Hymnus.

O Gloriosa Virginum,
Sublimis inter sidera,
Qui te creauit; paruulum
Lactente nutris vbere.
Quod Heua tristis abstulit,
Tu reddis almo germine:
Intrent vt Astra flebiles,
Cæli recludis cardines.
Tu regis alti Ianua,
Et Aula lucis fulgida:
Vitam datam per Virginem
Gentes redemptæ plaudite.
Iesu tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu
In sempiterna sæcula. Amen.

℣. Benedicta tu in mulieribus.
℟. Et benedictus fructus ventris tui.
Antiphona. Mirabile mysterium.

Canticum Zachariæ. Luc. 1.

BEnedictus Dominus Deus Israel,* quia visitauit, & fecit redemptionem plebis suæ.
Et erexit cornu salutis nobis: * in domo Dauid pueri sui.

Sicut locutus est per os Sanctorum, * qui à sæculo sunt Prophetarum eius.
Salutem ex inimicis nostris, * & de manu omnium, qui oderunt nos.
Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris: * & memorari testamenti sui sancti.
Iusiurãdum, quod iurauit ad Abraham patrem nostrum, * daturum se nobis.
Vt sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati, * seruiamus illi.
In sanctitate, & iustitia coram ipso, * omnibus diebus nostris.
Et puer propheta Altissimi vocaberis: * præibis enim ante faciem Domini parare vias eius.
Ad dandam scientiam salutis plebi eius: * in remissionem peccatorum eorum:
Per viscera misericordiæ Dei nostri: * in quibus visitauit nos, oriens ex alto.
Illuminare his, qui in tenebris, & in vmbra mortis sedent: * ad dirigendos pedes nostros in viam pacis. Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Mirabile mysterium declaratur hodie: innouãtur naturę, Deus homo factus est: id quod fuit permansit, & quod non erat, assumpsit; non cõmixtionẽ passus, neque diuisionem.

Kyrie eleiſon. Chriſte eleiſon. Kyrie eleiſon.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

DEus, qui ſalutis æternæ, beatæ Mariæ virginitate fecunda, humano generi præmia præſtitiſti: tribue quæſumus, vt ipſam pro nobis intercedere ſentiamus, per quam meruimus auctorem vitæ ſuſcipere, Dominum noſtrum Ieſum Chriſtum Filium tuum.
℟. Amen.

Pro Sanctis, Antiphona. Sancti, Dei omnes intercedere dignemini pro noſtra, omniumque ſalute. ℣. Lætamini in Domino, & exultate iuſti. ℟. Et gloriamini omnes recti corde.

Oremus.

PRotege Domine populum tuum, & Apoſtolorum tuorum Petri, & Pauli, & aliorum Apoſtolorum patrocinio confidentem, perpetua defenſione conſerua.

OMnes ſancti tui, quæſumus Domine, nos vbique adiuuent, vt dum eorum merita recolimus, patrocinia ſentiamus: & pacem tuam noſtris concede temporibus, & ab Eccleſia tua cunctam repelle nequitiam: iter, actus, & voluntates noſtras, & omnium famulorum

tuorum, in ſalutis tuæ proſperitate diſpone: benefactoribus noſtris ſempiterna bona retribue: & omnibus fidelibus defunctis requiem æternam concede. Per Dominum noſtrum.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino. ℟. Deo gratias.
℣. Fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace. ℟. Amen.

Si terminandum ſit Officium dicuntur ea, quę ſequuntur: alioquin, ſi alia ſubſequatur Hora, in fine vltimæ Horæ, Pater noſter. totum ſecretò.
℣. Dominus det nobis ſuam pacem.
℟. Et vitam æternam. Amen.

Deinde dicitur flexis genibus ſequens Aña.

ALma Redemptoris mater, quæ peruia cæli.
Porta manes, & ſtella maris, ſuccurre cadenti.
Surgere, qui curat, populo: tu quæ genuiſti,
Natura mirante, tuum ſanctum genitorem,
Virgo prius ac poſterius, Gabrielis ab ore.
Sumens illud Aue, peccatorum miſerere.
℣. Poſt partum virgo inuiolata permanſiſti.
℟. Dei genitrix intercede pro nobis. Oremus.
Deus, qui ſalutis. vt ſupra vſque ad Qui tecum.

Deinde ℟. Amen.

℣. Diuinum auxilium maneat ſemper nobiſcum. ℟. Amen.

Prædicta Aña dicitur etiam in fine Completorij, vſque ad Purificationem, & ipſo die Purificationis ad Completorium dicitur Antiph.

AVe Regina cælorum,
Aue Domina Angelorum
Salue radix, ſalue porta,
Ex qua mundo lux eſt orta:
Gaude Virgo glorioſa,
Super omnes ſpecioſa,
Vale, ò valde decora,
Et pro nobis Chriſtum exora.

℣. Dignare me, laudare te, virgo ſacrata.
℟. Da mihi virtutem contra hoſtes tuos.

Oremus.

COncede miſericors Deus fragilitati noſtræ præſidium: vt qui ſanctæ Dei genitricis memoriam agimus, interceſſionis eius auxilio, à noſtris iniquitatibus reſurgamus. Per eumdem Chriſtum Dominum noſtrum.
℟. Amen.
℣. Diuinum auxilium maneat ſemper nobiſcum. ℟. Amen.

AD PRIMAM.

Aue Maria.

DEus in adiutorium meum intende.
℟. Domine ad adiuuandum me feſtina.
Gloria Patri, & Filio, &c. Hymnus.

MEmento rerum Conditor,
Noſtri quod olim corporis
Sacrata ab aluo virginis
Naſcendo formam ſumpſeris.
Maria mater gratiæ,
Dulcis Parens clementiæ,
Tu nos ab hoſte protege,
Et mortis hora ſuſcipe.
Ieſu, tibi ſit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu
In ſempiterna ſæcula. Amen.

Aña. O admirabile commercium. Pſalm. 53.

DEus in nomine tuo ſaluum me fac:* & in virtute tua iudica me.
Deus exaudi orationem meam:* auribus percipe verba oris mei.
Quoniam alieni inſurrexerunt aduerſum me, & fortes quæſierunt animam meam:* & non propoſuerunt Deum ante conſpectum ſuum.

Ecce enim Deus adiuuat me: * & Dominus susceptor est animæ meæ.
Auerte mala inimicis meis: * & in veritate tua disperde illos.
Voluntariè sacrificabo tibi, * & confitebor nomini tuo Domine: quoniam bonum est.
Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me: * & super inimicos meos despexit oculus meus.
Gloria Patri, & Filio, &c. Psalmus 84.
BEnedixisti Domine terram tuam: * auertisti captiuitatem Iacob.
Remisisti iniquitatem plebis tuæ: * operuisti omnia peccata eorum.
Mitigasti omnem iram tuam: * auertisti ab ira indignationis tuæ.
Conuerte nos Deus salutaris noster: * & auerte iram tuam à nobis.
Numquid in æternum irasceris nobis? * aut extendes iram tuam à generatione in generationem?
Deus tu conuersus viuificabis nos: * & plebs tua lætabitur in te.
Ostende nobis Domine misericordiam tuam: * & salutare tuum da nobis.
Audiam quid loquatur in me Dominus

Deus: * quoniam loquetur pacem in plebem suam.
Et super sanctos suos: * & in eos, qui conuertuntur ad cor.
Verumtamen prope timentes eum salutare ipsius: * vt inhabitet gloria in terra nostra.
Misericordia, & veritas obuiauerunt sibi: * iustitia, & pax osculatæ sunt.
Veritas de terra orta est: * & iustitia de cælo prospexit.
Etenim Dominus dabit benignitatem: * & terra nostra dabit fructum suum.
Iustitia ante eum ambulabit: * & ponet in via gressus suos.
Gloria Patri, & Filio, &c. Psalmus 116.
LAudate Dominum omnes Gentes: * laudate eum omnes populi.
Quoniam cõfirmata est super nos misericordia eius: * & veritas Domini manet in æternum.
Gloria Patri, & Filio, &c.
Antiphona. O admirabile commercium: creator generis humani, animatum corpus sumens, de Virgine nasci dignatus est: & procedens homo sine semine largitus est nobis suam Deitatem.

Capitulum. Cant. 6.

QVæ est ista, quæ progreditur quasi aurora consurgens pulchra vt luna, electa vt sol, terribilis vt castrorum acies ordinata?

℟. Deo gratias.

℣. Dignare me, laudare te, Virgo sacrata.

℟. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

Kyrie eleison. Christe eleison.

Kyrie eleison.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

DEus, qui salutis æternæ, beatæ Mariæ virginitate fęcunda, humano generi præmia præstitisti: tribue quæsumus, vt ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam meruimus auctorem vitæ suscipere, Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum: Qui tecum viuit, & regnat, &c.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

℣. Fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace.

℟. Amen.

AD TERTIAM.

Aue Maria.

DEus in adiutorium meum intende.

℟. Domine ad adiuuandum me festina.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto.

Sicut erat, &c. Alleluia. **Hymnus.**

MEmento rerum Conditor,
Nostri quod olim corporis
Sacrata ab aluo Virginis
Nascendo formam sumpseris.

Maria mater gratiæ,
Dulcis Parens clementiæ,
Tu nos ab hoste protege,
Et mortis hora suscipe.

Iesu, tibi sit gloria
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu
In sempiterna sæcula. Amen.

Antiphona. Quando natus es. **Psalmus 119.**

AD Dominum cum tribularer clamaui:* & exaudiuit me.

Domine libera animam meam à labijs iniquis,* & à lingua dolosa.

Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi * ad linguam dolosam?

Sagittæ potentis acutæ,* cum carbonibus deſolatorijs.

Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus eſt: habitaui cum habitantibus Cedar:* multum incola fuit anima mea.

Cum his, qui oderunt pacem, eram pacificus:* cum loquebar illis, impugnabant me gratis.

Glora Patri, & Filio, &c.

Pſalmus 120.

Leuaui oculos meos in montes, * vnde veniet auxilium mihi.

Auxilium meum à Domino, * qui fecit cælum & terram.

Non det in commotionem pedem tuum: * neque dormitet, qui cuſtodit te.

Ecce non dormitabit, neque dormiet, * qui cuſtodit Iſrael.

Dominus cuſtodit te, Dominus protectio tua,* ſuper manum dexteram tuam.

Per diem ſol non vret te:* neque luna per noctem.

Dominus cuſtodit te ab omni malo:* cuſtodiat animam tuam Dominus.

Dominus cuſtodiat introitum tuum, & exitum tuum:* ex hoc nunc, & vſque in ſæculum.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Pſalmus 121.

LAetatus ſum in his, quæ dicta ſunt mihi:* in domum Domini ibimus.

Stantes erant pedes noſtri:* in atrijs tuis Ieruſalem.

Ieruſalem, quæ ædificatur vt ciuitas:* cuius participatio eius in idipſum.

Illuc enim aſcenderunt tribus, tribus Domini:* teſtimonium Iſrael ad confitendum nomini Domini.

Quia illic ſederunt ſedes in iudicio:* ſedes ſuper domum Dauid.

Rogate quæ ad pacem ſunt Ieruſalem:* & abundantia diligentibus te.

Fiat pax in virtute tua:* & abundantia in turribus tuis.

Propter fratres meos, & proximos meos,* loquebar pacem de te:

Propter domum Domini Dei noſtri,* quæſiui bona tibi.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Quando natus es ineffabiliter ex Virgine, tunc impletæ ſunt ſcripturæ: ſicut pluuia in vellus deſcendiſti, vt ſaluum faceres genus humanum: te laudamus Deus noſter.

Capitulum. Eccli. 24.

ET ſic in Sion firmata ſum, & in ciuitate ſanctificata ſimiliter requieui, & in Ieruſalem poteſtas mea. ℟. Deo gratias.
℣. Diffuſa eſt gratia in labijs tuis.
℟. Propterea benedixit te Deus in æternum.
Kyrie eleiſon. Chriſte eleiſon. Kyrie eleiſon.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

DEus, qui ſalutis æternæ, beatæ Mariæ virginitate fęcunda, humano generi pręmia præſtitiſti, tribue quæſumus, vt ipſam pro nobis intercedere ſentiamus, per quam meruimus auctorem vitæ ſuſcipere, Dominum noſtrum Ieſum Chriſtum Filium tuum, &c.

℣. Domine exaudi orationem meã. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Benedicamus Domino. ℟. Deo gratias. ℣. Fidelium animæ per miſericordiã Dei requieſcãt in pace. ℟. Amen.

AD SEXTAM.

Aue Maria.

DEus in adiutorium meum intende.
℟. Domine ad adiuuandum me feſtina. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto, &c. Alleluia.

Hym-

Hymnus.

MEmento rerum Conditor,
Noſtri quod olim corporis
Sacrata ab aluo virginis
Naſcendo formam ſumpſeris.
Maria mater gratiæ,
Dulcis Parens clementiæ,
Tu nos ab hoſte protege,
Et mortis hora ſuſcipe.
Ieſu, tibi ſit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu
In ſempiterna ſæcula. Amen.

Antiphona. Rubum, quem viderat Moyſes.

Pſalmus 122.

AD te leuaui oculos meos, * qui habitas in cælis.
Ecce ſicut oculi ſeruorum, * in manibus dominorum ſuorum.
Sicut oculi ancillæ in manibus dominę ſuæ: * ita oculi noſtri ad Dominum Deum noſtrum donec miſereatur noſtri.
Miſerere noſtri Domine, miſerere noſtri: * quia multum repleti ſumus deſpectione:
Quia multum repleta eſt anima noſtra: *

opprobrium abundantibus, & despectio superbis. Gloria Patri, & Filio, &c.

Psalmus 123.

NIsi quia Dominus erat in nobis, dicat nunc Israel: * nisi quia Dominus erat in nobis.

Cum exurgerent homines in nos, * forte viuos deglutissent nos:

Cum irasceretur furor eorum in nos, * forsitan aqua absorbuisset nos.

Torrentem pertransiuit anima nostra: * forsitan pertransisset anima nostra aquam intolerabilem.

Benedictus Dominus * qui non dedit nos, in captionem dentibus eorum.

Anima nostra sicut passer erepta est * de laqueo venantium.

Laqueus contritus est, * & nos liberati sumus.

Adiutorium nostrum in nomine Domini, * qui fecit cælum & terram.

Gloria Patri, & Filio, &c. Psalmus 124.

QVi confidunt in Domino, sicut mons Sion: * non commouebitur in æternum, qui habitat in Ierusalem.

Montes in circuitu eius: * & Dominus in circuitu

cuitu populi sui, ex hoc nunc & vsque in sæculum.

Quia non relinquet Dominus virgam peccatorum super sortem iustorum: * vt non extendant iusti ad iniquitatem manus suas.

Benefac Domine bonis, * & rectis corde.

Declinantes autem in obligationes, adducet Dominus cum operantibus iniquitatem: * pax super Israel.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Rubum, quem viderat Moyses incombustum, conseruatam agnouimus tuam laudabilem virginitatem: Dei genitrix intercede pro nobis. Capitulum.

ET radicaui in populo honorificato, & in parte Dei mei hereditas illius, & in plenitudine sanctorũ detentio mea. ℞. Deo gratias.

℣. Benedicta tu in mulieribus.

℞. Et benedictus fructus ventris tui.

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℞. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

DEus, qui salutis æternæ, beatæ Mariæ virginitate fęcunda, humano generi pręmia præstitisti, tribue quæsumus, vt ipsam pro nobis

bis intercedere ſentiamus, per quam meruimus auctorem vitæ ſuſcipere, Dominum noſtrum Ieſum Chriſtum Filium tuum, &c.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino. ℟. Deo gratias.
℣. Fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace. ℟. Amen.

AD NONAM.

Aue Maria.

DEus in adiutorium meum intende. ℟. Domine ad adiuuandum me feſtina. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto, &c. Alleluia. **Hymnus.**

MEmento rerum Conditor,
Noſtri quod olim corporis
Sacrata ab aluo Virginis
Naſcendo formam ſumpſeris.
Maria mater gratiæ,
Dulcis Parens clementiæ,
Tu nos ab hoſte protege,
Et mortis hora ſuſcipe.
Ieſu, tibi ſit gloria
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu

In ſempiterna ſæcula. Amen.

Antiphona. Ecce Maria. **Pſalmus 125.**

IN conuertendo Dominus captiuitatem Sion: * facti ſumus ſicut conſolati:
Tunc repletum eſt gaudio os noſtrum: * & lingua noſtra exultatione.
Tunc dicent inter gentes: * Magnificauit Dominus facere cum eis.
Magnificauit Dominus facere nobiſcum: * facti ſumus lætantes.
Conuerte Domine captiuitatem noſtram, * ſicut torrens in Auſtro.
Qui ſeminant in lacrymis, * in exultatione metent.
Euntes ibant & flebant, * mittentes ſemina ſua.
Venientes autem venient cum exultatione, * portantes manipulos ſuos.
Gloria Patri, & Filio, & Spiritui ſancto.
Sicut erat, &c. **Pſalmus 126.**

NIſi Dominus ædificauerit domum, * in vanum laborauerunt qui ædificant eam.
Niſi Dominus cuſtodierit ciuitatem, * fruſtra vigilat qui cuſtodit eam.
Vanum eſt vobis ante lucem ſurgere: * ſur-

gite poſtquam ſederitis, qui manducatis panem doloris.

Cum dederit dilectis ſuis ſomnum: * ecce hereditas Domini filij: merces, fructus ventris.

Sicut ſagittæ in manu potentis: * ita filij excuſſorum.

Beatus vir qui impleuit deſiderium ſuum ex ipſis: * non confundetur cum loquetur inimicis ſuis in porta.

Gloria Patri, & Filio, &c. **Pſalmus 127.**

BEati omnes, qui timent Dominum, * qui ambulant in vijs eius.

Labores manuum tuarum quia manducabis: * beatus es, & bene tibi erit.

Vxor tua ſicut vitis abundans, * in lateribus domus tuæ.

Filij tui ſicut nouellæ oliuarum, * in circuitu menſæ tuæ.

Ecce ſic benedicetur homo, * qui timet Dominum.

Benedicat tibi Dominus ex Sion: * & videas bona Ieruſalem omnibus diebus vitæ tuæ.

Et videas filios filiorum tuorum, * pacem ſuper Iſrael. Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Ecce Maria genuit nobis Saluatorem,

rem, quem Ioannes videns exclamauit, dicens: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, alleluia. **Capitulum.** Eccli. 24.

IN plateis, ſicut cinnamomum, & balſamum aromatizans odorem dedi: quaſi myrrha electa dedi ſuauitatem odoris.

℟. Deo gratias.

℣. Poſt partum Virgo inuiolata permanſiſti.

℟. Dei genitrix intercede pro nobis.

Kyrie eleiſon. Chriſte eleiſon. Kyrie eleiſon.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

DEus, qui ſalutis æternæ, beatæ Mariæ virginitate fęcunda, humano generi præmia præſtitiſti: tribue quæſumus, vt ipſam pro nobis intercedere ſentiamus, per quam meruimus auctorem vitæ ſuſcipere, Dominum noſtrum Ieſum Chriſtum Filium tuum, &c.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

℣. Fidelium animæ per miſericordiam Dei requieſcant in pace.

℟. Amen.

AD VESPERAS.

Aue Maria.

DEus in adiutorium meum intende.
℟. Domine ad adiuuãdum me festina.
Gloria Patri, & Filio, &c. Alleluia.

Aña. O admirabile commercium. Psalm. 109.

DIxit Dominus Domino meo: * Sede à dextris meis:

Donec ponam inimicos tuos, * scabellum pedum tuorum.

Virgam virtutis tuæ emittet Dominus ex Sion: * dominare in medio inimicorum tuorum.

Tecum principium in die virtutis tuę in splendoribus sanctorum: * ex vtero ante luciferum genui te.

Iurauit Dominus, & non pœnitebit eum: * Tu es sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedech.

Dominus à dextris tuis, * confregit in die iræ suæ reges.

Iudicabit in nationibus, implebit ruinas: * conquassabit capita in terra multorum.

De torrente in via bibet: * propterea exaltabit caput. Gloria Patri, &c.

Antiphona. O admirabile commercium: creator generis humani, animatum corpus sumens, de Virgine nasci dignatus est: & procedens homo sine semine, largitus est nobis suam Deitatem. Antiphona. Quando natus es. Psalm. 112.

LAudate pueri Dominum: * laudate nomen Domini.

Sit nomen Domini benedictum, * ex hoc nũc, & vsque in sæculum.

A solis ortu vsque ad occasum, * laudabile nomen Domini.

Excelsus super omnes gentes Dominus, * & super cælos gloria eius.

Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat, & humilia respicit in cælo & in terra?

Suscitans à terra inopem, * & de stercore erigens pauperem:

Vt collocet eum cum principibus, * cum principibus populi sui.

Qui habitare facit sterilem in domo, * matrem filiorum lætantem.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Aña. Quando natus es ineffabiliter ex Virgine, tunc impletæ sunt Scripturæ: sicut pluuia in

vellus descendisti, vt saluum faceres genus humanum: te laudamus Deus noster. Aña. Rubum, quem viderat Moyses. Psalmus 121.

LAetatus sum in his, quæ dicta sunt mihi: * in domum Domini ibimus.

Stantes erant pedes nostri, * in atrijs tuis Ierusalem.

Ierusalem, quæ ædificatur vt ciuitas: * cuius participatio eius in idipsum.

Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini: * testimonium Israel ad confitendum nomini Domini.

Quia illic sederunt sedes in iudicio: * sedes super domum Dauid.

Rogate quæ ad pacem sunt Ierusalem: * & abundantia diligentibus te.

Fiat pax in virtute tua: * & abundantia in turribus tuis.

Propter fratres meos, & proximos meos, * loquebar pacem de te:

Propter domum Domini Dei nostri, * quæsiui bona tibi. Gloria Patri, &c.

Antiphona. Rubum, quem viderat Moyses incombustum, conseruatam agnouimus tuam laudabilem virginitatem: Dei genitrix inter-

cede pro nobis. Antiphona. Germinauit radix Iesse. Psalmus 126.

NIsi Dominus ædificauerit domum, * in vanum laborauerunt qui ædificant eam.

Nisi Dominus custodierit ciuitatem, * frustra vigilat qui custodit eam.

Vanum est vobis ante lucem surgere: * surgite postquam sederitis, qui manducatis panem doloris.

Cum dederit dilectis suis somnum: * ecce hereditas Domini filij: merces, fructus ventris.

Sicut sagittæ in manu potentis: * ita filij excussorum.

Beatus vir qui impleuit desiderium suum ex ipsis: * non confundetur cum loquetur inimicis suis in porta. Gloria Patri, & Filio, &c.

Aña. Germinauit radix Iesse, orta est stella ex Iacob, Virgo peperit Saluatorem: te laudamus Deus noster. Aña. Ecce Maria. Psalmus 147.

LAuda Ierusalem Dominum: * lauda Deum tuum Sion.

Quoniam confortauit seras portarum tuarum: * benedixit filijs tuis in te.

Qui posuit fines tuos pacem: * & adipe frumenti satiat te.

Qui emittit eloquium ſuum terræ: * velociter currit ſermo eius.

Qui dat niuem ſicut lanam: * nebulam ſicut cinerem ſpargit.

Mittit cryſtallum ſuam ſicut buccellas: * ante faciem frigoris eius quis ſuſtinebit?

Emittet verbum ſuum, & liqueſaciet ea: * flabit ſpiritus eius, & fluent aquæ.

Qui annunciat verbum ſuum Iacob: * iuſtitias & iudicia ſua Iſrael.

Non fecit taliter omni nationi: * & iudicia ſua non manifeſtauit eis.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Ecce Maria genuit nobis Saluatorem, quem Ioannes videns exclamauit dicens: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, alleluia.

Capitulum. Eccli. 24.

AB initio, & ante ſæcula creata ſum, & vſque ad futurum ſæculum non deſinam, & inhabitatione ſancta coram ipſo miniſtraui.

℟. Deo gratias.

Hymnus.

AVe maris ſtella,
Dei mater alma,
Atque ſemper Virgo,
Felix cæli porta.

Sumens illud Aue,
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Heuæ nomen.

Solue vincla reis,
Profer lumen cæcis,
Mala noſtra pelle,
Bona cuncta poſce.

Monſtra te eſſe matrem,
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus,
Tulit eſſe tuus.

Virgo ſingularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis ſolutos,
Mites fac & caſtos.

Vitam præſta puram,
Iter para tutum,
Vt videntes Ieſum,
Semper collætemur.

Sit laus Deo Patri,
Summo Chriſto decus,
Spiritui ſancto,
Tribus honor vnus. Amen.

℣. Diffuſa eſt gratia in labijs tuis.

℟. Propterea benedixit te Deus in æternum.
Antiphona. Magnum hereditatis myſterium.

Canticum B. Mariæ Virginis. Luc. 1.

MAgnificat * anima mea Dominum: Et exultauit ſpiritus meus * in Deo ſalutari meo.

Quia reſpexit humilitatem aucillæ ſuæ: * ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna qui potens eſt: * & ſanctum nomen eius.

Et miſericordia eius à progenie in progenies * timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio ſuo: * diſperſit ſuperbos mente cordis ſui.

Depoſuit potentes de ſede, * & exaltauit humiles.

Eſurientes impleuit bonis: * & diuites dimiſit inanes.

Suſcepit Iſrael puerum ſuum, * recordatus miſericordiæ ſuæ.

Sicut locutus eſt ad patres noſtros, * Abraham, & ſemini eius in ſæcula.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Antiphona. Magnum hereditatis miſterium:

templum Dei factus eſt vterus neſcientis virum: non eſt pollutus ex ea carnem aſſumens: omnes gentes venient, dicentes: Gloria tibi Domine. Kyrie eleiſon. Chriſte eleiſon. Kyrie eleiſon. ℣. Domine exaudi orationem meã.
℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

DEus, qui ſalutis æternæ, beatæ Mariæ virginitate fęcunda, humano generi præmia præſtitiſti: tribue quæſumus, vt ipſam pro nobis intercedere ſentiamus, per quam meruimus auctorem vitæ ſuſcipere, Dominum noſtrum Ieſum Chriſtum Filium tuum, &c.

Pro Sanctis, Antiphona. Sancti, Dei omnes intercedere dignemini pro noſtra, omniumque ſalute. ℣. Lætamini in Domino & exultate iuſti. ℟. Et gloriamini omnes recti corde.

Oremus.

PRotege Domine populum tuum & Apoſtolorum tuorum Petri & Pauli, & aliorum Apoſtolorum patrocinio confidentem, perpetua defenſione conſerua.

OMnes ſancti tui, quæſumus Donine, nos vbique adiuuent, vt dum eorum merita recolimus, patrocinia ſentiamus: & pacem tuam noſtris concede temporibus, & ab Ec-

clesia tua cunctam repelle nequitiam : iter, actus,& voluntates nostras,& omnium famulorum tuorum, in salutis tuæ prosperitate dispone: benefactoribus nostris sempiterna bona retribue:& omnibus fidelibus defunctis requiem æternam concede. Per Dominum nostrum.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

℣. Fidelium animæ per misericordiam Dei, requiescant in pace. ℟. Amen.

AD COMPLETORIVM.

Aue Maria.

COnuerte nos Deus salutaris noster.
℟. Et auerte iram tuam à nobis.
℣. Deus in adiutorium meum intende. ℟. Domine ad adiuuandum me festina.

Gloria Patri,&c. Alleluia. Psalmus 128.

SAepe expugnauerunt me à iuuētute mea,* dicat nunc Israel.

Sæpe expugnauerunt me à iuuentute mea:* etenim non potuerunt mihi.

Supra dorsum meum fabricauerunt peccatores:* prolongauerunt iniquitatem suam.

Dominus iustus concidit ceruices peccatorum:* confundantur, & conuertantur retrorsum omnes qui oderunt Sion.

Fiant sicut fęnum tectorum:* quod priusquam euellatur, exaruit:

De quo non impleuit manum suam qui metit,* & sinum suum qui manipulos colligit.

Et non dixerunt qui præteribant: Benedictio Domini super vos:* benediximus vobis in nomine Domini.

Gloria Patri,& Filio,* & Spiritui sancto.

Sicut erat in principio, & nunc, & semper:* & in sæcula sæculorum. Amen. Psalmus 129.

DE profundis clamaui ad te Domine:* Domine exaudi vocem meam.

Fiant aures tuæ intendentes,* in vocem deprecationis meæ.

Si iniquitates obseruaueris Domine:* Domine quis sustinebit?

Quia apud te propitiatio est:* & propter legem tuam sustinui te Domine.

Sustinuit anima mea in verbo eius:* sperauit anima mea in Domino.

A custodia matutina vsque ad noctem:* speret Israel in Domino.

Quia apud Dominum misericordia: * & copiosa apud eum redemptio.

Et ipse redimet Israel, * ex omnibus iniquitatibus eius.

Gloria Patri, & Filio, * & Spiritui sancto.

Sicut erat in principio, & nunc, & semper: * & in sæcula sæculorum, Amen. Psalmus 130.

DOmine non est exaltatum cor meum: * neque elati sunt oculi mei.

Neque ambulaui magnis: * neque in mirabilibus super me.

Si non humiliter sentiebam: * sed exaltaui animam meam.

Sicut ablactatus est super matre sua, * ita retributio in anima mea.

Speret Israel in Domino, * ex hoc nunc & vsque in sæculum.

Gloria Patri, & Filio, * & Spiritui sancto.

Sicut erat in principio, &c. Hymnus.

MEmento rerum Conditor,
Nostri quod olim corporis
Sacrata ab aluo virginis
Nascendo formam sumpseris.

Maria mater gratiæ,
Dulcis Parens clementiæ,

Tu nos ab hoste protege,
Et mortis hora suscipe.

Iesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu
In sempiterna sæcula. Amen.

Capitulum. Eccli. 24.

EGo mater pulchræ dilectionis, & timoris, & agnitionis, & sanctæ spei.

℟. Deo gratias.

℣. Ora pro nobis sancta Dei genitrix.

℟. Vt digni efficiamur promissionibus Christi.

Antiphona. Magnum hereditatis mysterium.

Canticum Simeonis. Luc. 2.

NVnc dimittis seruum tuum Domine, * secundum verbum tuum in pace.

Quia viderunt oculi mei * salutare tuum,

Quod parasti * ante faciem omnium populorum.

Lumen ad reuelationem gentium, * & gloriam plebis tuæ Israel.

Gloria Patri, & Filio, * & Spiritui sancto.

Sicut erat in principio, & nunc, & semper: * & in sæcula sæculorum, Amen.

Antiphona. Magnum hereditatis myſterium: templum Dei factus eſt vterus neſcientis virum: non eſt pollutus ex ea carnem aſſumens: omnes gentes venient, dicentes: Gloria tibi Domine.

Kyrie eleiſon. Chriſte eleiſon.
Kyrie eleiſon.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

DEus, qui ſalutis æternæ, beatæ Mariæ virginitate fęcunda, humano generi præmia præſtitiſti: tribue quæſumus, vt ipſam pro nobis intercedere ſentiamus, per quam meruimus auctorem vitæ ſuſcipere, Dominum noſtrum &c.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.

Benedictio. Benedicat, & cuſtodiat nos omnipotens, & miſericors Dominus Pater, & Filius, & ſpiritus ſanctus. ℟. Amen.

Deinde flexis genibus dicitur Antiphona, quæ habetur poſt Laudes. fol. 167. & dicto.

℣. Diuinum auxilium. dicitur ſecretò.
Pater noſter.
Aue Maria, & Credo.

OFFICIVM DEFVNCTORVM.

Dicitur integrum, cum Inuitatorio & tribus Nocturnis, & Antiphonæ duplicantur tam ad Vesperas, quam ad Matutinum in die omnium fidelium Defunctorum in die Depositionis, & in Anniuersario alicuius Defuncti, cum vna tantum oratione, vt infra, & ad Vesperas omittitur Psalm. Lauda anima mea. & ad Laudes. De profundis. Reliquo anni tempore dicitur Officium, vt est notatum.

AD VESPERAS.

Absolutè incipitur.

Antiphona. Placebo Domino. Psalmus 114.

Dilexi, quoniam exaudiet Dominus * vocem orationis meæ.

Quia inclinauit aurem suam mihi: * & in diebus meis inuocabo.

Circumdederunt me doloris mortis: * & pericula inferni inuenerunt me.

Tribulationem & dolorem inueni: * & no-

men Domini inuocaui.
O Domine libera animam meam: * misericors Dominus, & iustus, & Deus noster miseretur.
Custodiens paruulos Dominus: * humiliatus sum & liberauit me.
Conuertere anima mea in requiem tuam: * quia Dominus benefecit tibi.
Quia eripuit animam meam de morte: * oculos meos à lacrymis, pedes meos à lapsu.
Placebo Domino: * in regione viuorum.
In fine omnium Psalmorum dicitur. Requiem æternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis.
Antiphona. Placebo Domino in regione viuorum. Antiphona. Hei mihi Domine.

Psalmus 119.

AD Dominum cum tribularer clamaui: * & exaudiuit me.
Domine libera animam meã à labijs iniquis: * & à lingua dolosa.
Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi * ad linguam dolosam?
Sagittæ potentis acutæ, * cum carbonibus desolatorijs.
Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus

est: habitaui cum habitantibus Cedar: * multum incola fuit anima mea.
Cum his qui oderunt pacem, eram pacificus: * cum loquebar illis, impugnabant me gratis.
Requiem æternam, vt suprà.
Antiphona. Hei mihi Domine quia incolatus meus prolongatus est. Antiphona. Dominus custodit te.

Psalmus 120.

LEuaui oculos meos in montes: * vnde veniet auxilium mihi.
Auxilium meum à Domino, * qui fecit cælum & terram.
Non det in commotionem pedem tuum: * neque dormitet qui custodit te:
Ecce non dormitabit, neque dormiet, qui custodit Israel.
Dominus custodit te, Dominus protectio tua, * super manum dexteram tuam.
Per diem sol non vret te: * neque luna per noctem.
Dominus custodit te ab omni malo: * custodiat animam tuam Dominus.
Dominus custodiat introitum tuum & exitum tuum: * ex hoc nunc & vsque in sæculum.
Requiem.

Antiphona. Dominus custodit te ab omni malo: custodiat animam tuam Dominus.

Antiphona. Si iniquitates. Psalmus 129.

DE profundis clamaui ad te Domine:* Domine exaudi vocem meam.

Fiant aures tuæ intendentes,* in vocem deprecationis meæ.

Si iniquitates obseruaueris Domine:* Domine quis sustinebit?

Quia apud te propitiatio est:* & propter legem tuam sustinui te Domine.

Sustinuit anima mea in verbo eius: * sperauit anima mea in Domino.

A custodia matutina vsque ad noctem:* speret Israel in Domino.

Quia apud Dominum misericordia: * & copiosa apud eum redemptio.

Et ipse redimet Israel, * ex omnibus iniquitatibus eius. R. equiem æternam.

Antiphona. Si iniquitates obseruaueris Domine, Domine quis sustinebit?

Antiphona. Opera. Psalmus 137.

COnfitebor tibi Domine in toto corde meo:*quoniam audisti verba oris mei.

In conspectu Angelorum psallam tibi: *adorabo

rabo ad templum sanctum tuum, & confitebor nomini tuo.

Super misericordia tua, & veritate tua:* quoniam magnificasti super omne, nomen sanctum tuum.

In quacumque die inuocauero te, exaudi me:* multiplicabis in anima mea virtutem.

Confiteantur tibi Domine omnes reges terrę:* quia audierunt omnia verba oris tui.

Et cantent in vijs Domini:* quoniam magna est gloria Domini.

Quoniam excelsus Dominus, & humilia respicit:* & alta à longe cognoscit.

Si ambulauero in medio tribulationis, viuificabis me:* & super iram inimicorum meorum extendisti manum tuam, & saluum me fecit dextera tua.

Dominus retribuet pro me:* Domine misericordia tua in sæculum: opera manuum tuarum ne despicias. Requiem æternam.

Antiphona. Opera manuum tuarum Domine ne despicias.

℣. Audiui vocem de cælo, dicentem mihi.

℟. Beati mortui qui in Domino moriuntur.

Antiphona. Omne.

Canticum B. Mariæ Virginis. Luc. 1.

MAgnificat * anima mea Dominum:
Et exultauit ſpiritus meus * in Deo ſalutari meo.
Quia reſpexit humilitatem ancillæ ſuæ: * ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens eſt: * & ſanctum nomen eius.
Et miſericordia eius à progenie in progenies * timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio ſuo: * diſperſit ſuperbos mente cordis ſui.
Depoſuit potentes de ſede, * & exaltauit humiles.
Eſurientes impleuit bonis: * & diuites dimiſit inanes.
Suſcepit Iſrael puerum ſuum, * recordatus miſericordiæ ſuæ.
Sicut locutus eſt ad patres noſtros, * Abraham, & ſemini eius in ſæcula.
Requiem æternam.
Antiphona. Omne quod dat mihi pater, ad me veniet: & eum qui venit ad me non eijciam foras.

Preces infraſcriptæ in ferialibus diebus dicuntur flexis genibus Pater noſter. ſecretò.
℣. Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos à malo.

Pſalmus 145.

LAuda anima mea Dominum, laudabo Dominum in vita mea: * pſallam Deo meo quamdiu fuero.
Nolite confidere in principibus: * in filijs hominum, in quibus non eſt ſalus.
Exibit ſpiritus eius, & reuertetur in terram ſuam: * in illa die peribunt omnes cogitationes eorum.
Beatus cuius Deus Iacob adiutor eius, ſpes eius in Domino Deo ipſius: * qui fecit cælum & terram, mare, & omnia, quæ in eis ſunt.
Qui cuſtodit veritatem in ſæculum, facit iudicium iniuriam patientibus: * dat eſcam eſurientibus.
Dominus ſoluit compeditos: * Dominus illuminat cæcos.
Dominus erigit eliſos, * Dominus diligit iuſtos.
Dominus cuſtodit aduenas, pupillum, & viduam ſuſcipiet: * & vias peccatorum diſperdet.

Regnabit Dominus in sæcula Deus tuus Sion,* in generationem, & generationem.

Requiem æternam.

℣. A porta inferi. ℟. Erue Domine animas eorum. ℣. Requiescant in pace. ℟. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

Deus qui inter Apostolicos sacerdotes, famulos tuos pontificali, seu sacerdotali fecisti dignitate vigere: præsta quæsumus, vt eorum quoque perpetuo aggregentur consortio.

Deus, veniæ largitor, & humanæ salutis amator: quæsumus clementiam tuam, vt nostræ congregationis fratres propinquos, & benefactores, qui ex hoc sæculo transierunt, beata Maria semper virgine intercedente cum omnibus Sanctis tuis, ad perpetuæ beatudinis consortium peruenire concedas.

Fidelium Deus omnium Conditor & Redemptor, animabus famulorum famularumque tuarum remissionem cunctorum tribue peccatorum: vt indulgentiam, quam semper optauerunt, pijs supplicationibus consequantur. Qui viuis & regnas in sæcula sæculorum. ℟. Amen.

℣. Re-

℣. Requiem æternam dona eis Domine.

℟. Et lux perpetua luceat eis.

℣. Requiescant in pace. ℟. Amen.

AD MATVTINVM.

Dicitur sequens Inuitatorium in die Commemorationis omnium fidelium Defunctorum, & quoties dicuntur tres Nocturni, vt suprà. fol. 199. Alijs vero temporibus, omittitur, & inchoatur ab Aña. Psalmorum Nocturni & dicitur tantum vnum Nocturnum cum suis Laudibus hoc ordine: Secunda & quinta feria primum Noct. Tertia & sexta feria secundum Nocturnum. Quarta fer. & Sabb. tertium Noct.

Inuitatorium. Regem, cui omnia viuunt, Venite adoremus.

Et repetitur. Regem. Psalmus 94.

Venite, exultemus Domino, iubilemus Deo salutari nostro: præoccupemus faciē eius in confessione, & in psalmis iubilemus ei.

Regem cui omnia viuunt, Venite adoremus.

Quoniam Deus magnus Dominus, & Rex magnus super omnes deos: quoniam non repellet Dominus plebem suam, quia in manu eius sunt omnes fines terræ, & altitudines montium ipse conspicit. Venite adoremus.

Quo-

Quoniam ipsius est mare, & ipse fecit illud, & aridam fundauerunt manus eius: venite adoremus, & procidamus ante Deum: ploremus coram Domino, qui fecit nos, quia ipse est Dominus Deus noster: nos autem populus eius, & oues Pascuæ eius. R. egem cui omnia viuunt, V enite adoremus.

Hodie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra, sicut in exacerbatione secundum diem tentationis in deserto: vbi tentauerunt me patres vestri, probauerunt, & viderunt opera mea. V enite adoremus.

Quadraginta annis proximus fui generationi huic, & dixi, Semper hi errant corde: ipsi verò non cognouerunt vias meas, quibus iuraui in ira mea, si introibunt in requiem meam. Regem, cui omnia viuunt, Venite adoremus.

Requiem æternam. Venite adoremus. Regem cui omnia viuunt, Venite adoremus.

In primo Nocturno, pro feria ij. & quinta.

Antiphona. Dirige. Psalmus 5.

VErba mea auribus percipe Domine, * intellige clamorem meum.

Intende voci orationis meæ, * Rex meus, & Deus meus.

Quoniam ad te orabo: * Domine mane exaudies vocem meam.

Mane astabo tibi & videbo: * quoniam non Deus volens iniquitatem tu es.

Neque habitabit iuxta te malignus: * neque permanebunt iniusti ante oculos tuos.

Odisti omnes, qui operantur iniquitatem: * perdes omnes, qui loquuntur mendacium.

Virum sanguinum & dolosum abominabitur Dominus: * ego autem in multitudine misericordiæ tuæ.

Introibo in domum tuam: * adorabo ad templum sanctum tuum in timore tuo.

Domine deduc me in iustitia tua: * propter inimicos meos dirige in conspectu tuo viam meam.

Quoniam non est in ore eorum veritas: * cor eorum vanum est.

Sepulchrum patens est guttur eorum, linguis suis dolosè agebant, * iudica illos Deus.

Decidant à cogitationibus suis, secundum multitudinem impietatũ eorum expelle eos, * quoniam irritauerunt te Domine.

Et lætentur omnes, qui sperant in te, * in æter-

num exultabunt: & habitabis in eis.

Et gloriabuntur in te omnes, qui diligunt nomen tuum, * quoniam tu benedices iusto.

Domine, vt scuto bonæ voluntatis tuæ coronasti nos. R equiem æternam.

Antiphona. Dirige Domine Deus meus in conspectu tuo viam meam.

Antiphona. Conuertere Domine.

Psalmus 6.

DOmine, ne in furore tuo arguas me, * neque in ira tua corripias me.

Miserere mei Domine, quoniam infirmus sũ: * sana me Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea.

Et anima mea turbata est valde: * sed tu Domimine vsquequo?

Conuertere Domine, & eripe animam meam: * saluum me fac propter misericordiam tuam.

Quoniam non est in morte, qui memor sit tui: * in inferno autem quis confitebitur tibi?

Laboraui in gemitu meo, lauabo per singulas noctes lectum meum: * lacrymis meis stratum meum rigabo.

Turbatus est à furore oculus meus: * inueteraui inter omnes inimicos meos.

Discedite à me omnes, qui operamini iniquitatem: * quoniam exaudiuit Dominus vocem fletus mei.

Exaudiuit Dominus deprecationem meam: * Dominus orationem meam suscepit.

Erubescant, & conturbentur vehementer omnes inimici mei: * conuertantur, & erubescant valde velociter. R equiem æternam.

Antiphona. Conuertere Domine, & eripe animam meam: quoniam non est in morte qui memor sit tui.

Antiphona. Ne quando.

Psalmus 7.

DOmine Deus meus in te speraui: * saluum me fac ex omnibus persequentibus me, & libera me.

Ne quando rapiat vt leo animam meam, * dum non est qui redimat, neque qui saluum faciat.

Domine Deus meus si feci istud, * si est iniquitas in manibus meis.

Si reddidi retribuentibus mihi mala, * decidam merito ab inimicis meis inanis.

Persequatur inimicus animam meam, & comprehendat, & conculcet in terra vitam meam, * & gloriam meam in puluerem deducat.

Exurge Domine in ira tua: * & exaltare in finibus inimicorum meorum.

Exurge Domine Deus meus in pręcepto quod mandasti: * & synagoga populorum circumdabit te.

Et propter hanc in altum regredere: * Dominus iudicat populos.

Iudica me Domine secundum iustitiam meam, * & secundum innocentiam meam super me.

Consumetur nequitia peccatorum, & diriges iustum, * scrutans corda, & renes Deus.

Iustum adiutorium meum à Domino, * qui saluos facit rectos corde.

Deus iudex iustus, fortis, & patiens: * numquid irascitur per singulos dies?

Nisi conuersi fueritis, gladium suum vibrabit: * arcum suum tetendit, & parauit illum.

Et in eo parauit vasa mortis, * & sagittas suas ardentibus effecit?

Ecce parturijt iustitiam: * concepit dolorem, & peperit iniquitatem.

Lacum aperuit, & effodit eum: * & incidit in foueam, quam fecit.

Conuertetur dolor eius in caput eius: * & in

verticem ipsius iniquitas eius descendet.

Confitebor Domino secundum iustitiã eius: * & psallam nomini Domini altissimi.

Requiem æternam.

Antiphona. Ne quando rapiat, vt leo animam meam: dum non est, qui redimat, neque qui saluum faciat. ℣. A porta inferi.

℟. Erue Domine animas eorum.

Pater noster, totum secretò. Lectio j.

PArce mihi Domine, nihil enim sunt dies mei. Quid est homo, quia magnificas eum? aut quid apponis erga eum cor tuum? Visitas eum diluculo, & subito probas illum: Vsquequo non parcis mihi, nec dimittis me, vt glutiam saliuam meam? Peccaui, quid faciam tibi ò custos hominum? quare posuisti me contrarium tibi, & factus sum mihi metipsi grauis? Cur non tollis peccatum meum, & quare non aufers iniquitatem meam? ecce nunc in puluere dormiam: & si mane me quæsieris non subsistam.

℟. Credo quòd Redemptor meus viuit: & in nouissimo die de terra surrecturus sum: * Et in carne mea videbo Deum Saluatorem meum. ℣. Quem visurus sum ego ipse, &

non alius, & oculi mei conſpecturi ſunt. Et in carne mea videbo Deum Saluatorem meum.

Lectio ij.

TAedet animam meam vitæ meæ, dimittam aduerſum me eloquium meum, loquar in amaritudine animæ meæ. Dicam Deo: Noli me condemnare: indica mihi cur me ita iudices? Numquid bonum tibi videtur, ſi calumnieris me, & opprimas me opus manuum tuarum, & conſilium impiorum adiuues? Numquid oculi carnei tibi ſunt: aut ſicut videt homo, & tu videbis? Numquid ſicut dies hominis dies tui, & anni tui ſicut humana ſunt tempora, Vt quæras iniquitatem meam, & peccatum meum ſcruteris? & ſcias quia nihil impium fecerim, cum ſit nemo qui de manu tua poſſit eruere.

℟. Qui Lazarum reſuſcitaſti à monumento fœtidum: * Tu eis Domine dona requiem, & locum indulgentiæ. ℣. Qui venturus es iudicare viuos, & mortuos, & ſæculum per ignem. Tu eis Domine dona requiem, & locum indulgentiæ.

Lectio iij.

MAnus tuæ fecerunt me, & plaſmauerunt me totum in circuitu: & ſic repen-

tè præcipitas me? Memento, quæſo, quòd ſicut lutum feceris me, & in puluerem reduces me. Nonne ſicut lac mulſiſti me, & ſicut caſeum me coagulaſti? Pelle & carnibus veſtiſti me: oſſibus & neruis compegiſti me: Vitam & miſericordiam tribuiſti mihi, & viſitatio tua cuſtodiuit ſpiritum meum.

℟. Domine quando veneris iudicare terram, vbi me abſcondam à vultu iræ tuę? Quia peccaui nimis in vita mea. ℣. Commiſſa mea paueſco, & ante te erubeſco: dum veneris iudicare, noli me condemnare. Quia peccaui nimis in vita mea. ℣. Requiem æternam dona eis Domine: & lux perpetua luceat eis. Quia peccaui nimis in vita mea.

Poſteà ad Laudes, vt infrà. 222.

In ſecundo Nocturno pro feria iij. & vj.

Antiphona. In loco paſcuæ. Pſalmus 22.

DOminus regit me, & nihil mihi deerit: * in loco paſcuæ ibi me collocauit.

Super aquã refectionis educauit me: * animam meam conuertit.

Deduxit me ſuper ſemitas iuſtitiæ, * propter nomen ſuum.

Nam & ſi ambulauero in medio vmbræ mor-

tis,non timebo mala: * quoniam tu mecum es.
Virga tua,& baculus tuus: * ipſa me conſolata ſunt.
Paraſti in conſpectu meo menſam, * aduerſus eos, qui tribulant me.
Impinguaſti in oleo caput meum: * & calix meus inebrians, quàm præclarus eſt!
Et miſericordia tua ſubſequetur me * omnibus diebus vitæ meæ.
Et vt inhabitem in domo Domini, * in longitudine dierum.
R. equiem æternam.
Antiphona. In loco paſcuæ ibi me collocauit.
Antiphona. Delicta.

Pſalmus 24.

AD te Domine leuaui animam meam: * Deus meus in te confido non erubeſcam.
Neque irrideant me inimici mei: * etenim vniuerſi, qui ſuſtinent te, non confundentur.
Confundantur omnes iniqua agentes * ſuperuacue.
Vias tuas Domine demonſtra mihi: * & ſemitas tuas edoce me.
Dirige me in veritate tua, & doce me: * quia

tu es Deus Saluator meus, & te ſuſtinui tota die.
Reminiſcere miſerationum tuarum Domine, * & miſericordiarum ſuarum, quæ à ſæculo ſunt.
Delicta iuuentutis meæ, * & ignorantias meas ne memineris.
Secundum miſericordiam tuam memento mei tu: * propter bonitatem tuam Domine.
Dulcis, & rectus Dominus: * propter hoc legem dabit delinquentibus in via.
Diriget manſuetos in iudicio: * docebit mites vias ſuas.
Vniuerſæ viæ Domini, miſericordia, & veritas, * requirentibus teſtamentum eius & teſtimonia eius.
Propter nomen tuum Domine propitiaberis peccato meo: * multum eſt enim.
Quis eſt homo qui timet Dominum? * legem ſtatuit ei in via, quam elegit.
Anima eius in bonis demorabitur: * & ſemen eius hereditabit terram.
Firmamentum eſt Dominus timentibus eum: * & teſtamentum ipſius, vt manifeſtetur illis.

Oculi mei semper ad Dominum: * quoniam ipse euellet de laqueo pedes meos.
Respice in me, & miserere mei: * quia vnicus & pauper sum ego.
Tribulationes cordis mei multiplicatæ sunt: * de necessitatibus meis erue me.
Vide humilitatem meam, & laborem meum: * & dimitte vniuersa delicta mea.
Respice inimicos meos, quoniam multiplicati sunt, * & odio iniquo oderunt me.
Custodi animam meam, & erue me: * non erubescam, quoniam speraui in te.
Innocentes & recti adhęserunt mihi: * quia sustinui te.
Libera Deus Israel, * ex omnibus tribulationibus suis. R equiem.
Antiphona. Delicta iuuentutis meæ, & ignorantias meas ne memineris Domine.
Antiphona. Credo videre. Psalmus 26.
Dominus illuminatio mea, & salus mea, * quem timebo?
Dominus protector vitæ meæ, * à quo trepidabo?
Dum appropiant super me nocentes, * vt edant carnes meas.

Qui tribulant me inimici mei, * ipsi infirmati sunt & ceciderunt.
Si consistant aduersum me castra, * non timebit cor meum.
Si exurgat aduersum me prælium, * in hoc ego sperabo.
Vnam petij à Domino, hanc requiram, * vt inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitæ meæ.
Vt videam voluptatem Domini, * & visitem templum eius.
Quoniam abscondit me in tabernaculo suo: * in die malorum protexit me in abscondito tabernaculi sui.
In petra exaltauit me: * & nunc exaltauit caput meum super inimicos meos.
Circuiui, & immolaui in tabernaculo eius hostiam vociferationis: * cantabo, & psalmum dicam Domino.
Exaudi Domine vocem meam, qua clamaui ad te: * miserere mei, & exaudi me.
Tibi dixit cor meum, exquisiuit te facies mea: * faciem tuam Domine requiram.
Ne auertas faciem tuam à me: * ne declines in ira à seruo tuo.

Adiutor meus esto: * ne derelinquas me, neque despicias me Deus salutaris meus.

Quoniam pater meus, & mater mea dereliquerunt me: * Dominus autem assumpsit me.

Legem pone mihi Domine in via tua: * & dirige me in semitam rectam propter inimicos meos.

Ne tradideris me in animas tribulantium me: * quoniam insurrexerunt in me testes iniqui, & mentita est iniquitas sibi.

Credo videre bona Domini * in terra viuentium.

Expecta Dominum, viriliter age: * & confortetur cor tuum, & sustine Dominum.

Requiem æternam.

Antiphona. Credo videre bona Domini in terra viuentium.

℣. Collocet eum Dominus cum principibus.

℟. Cum principibus populi sui.

Pater noster. totum secretò.

tio iiij.

RESponde mihi: Quantas habeo iniquitates, & peccata, scelera mea, & delicta ostende mihi. Cur faciem tuam abscondis, & arbitraris me inimicum tuum? Contra fo-

um,

lium, quod vento rapitur, ostendis potentiam tuam, & stipulam siccam persequeris: Scribis enim contra me amaritudines, & consumere me vis peccatis adolescentiæ meæ. Posuisti in neruo pedem meum, & obseruasti omnes semitas meas, & vestigia pedum meorum considerasti: Qui quasi putredo consumendus sum, & quasi vestimentum, quod comeditur à tinea.

℟. Memento mei Deus, quia ventus est vita mea, * Nec aspiciat me visus hominis.

℣. De profundis clamaui ad te Domine, Domine exaudi vocem meam. Nec aspiciat me visus hominis.

Lectio v.

HOmo natus de muliere, breui viuẽs tempore, repletur multis miserijs. Qui quasi flos egreditur, & conteritur, & fugit velut vmbra, & numquã in eodem statu permanet. Et dignum ducis super huiuscemodi aperire oculos tuos, & adducere eum tecum in iudicium? Quis potest facere mundum de immundo conceptũ semine? nõne tu qui solus es? breues dies hominis sunt, numerus mensium eius apud te est: cõstituisti terminos eius, qui præteriri nõ poterũt. Recede paululum ab eo, vt quiescat donec op-

tata

tata veniat, ſicut mercenarij dies eius.
℟. Hei mihi Domine, quia peccaui nimis in vita mea: Quid faciam miſer? vbi fugiam, niſi ad te Deus meus? * Miſerere mei, dum veneris in nouiſſimo die.
℣. Anima mea turbata eſt valde, ſed tu Domine ſuccurre ei. Miſerere mei, dum veneris in nouiſſimo die.

Lectio vj.

QVis mihi hoc tribuat, vt in inferno protegas me, & abſcondas me, donec pertranſeat furor tuus, & conſtituas mihi tempus, in quo recorderis mei? Putaſne mortuus homo rurſum viuat? Cunctis diebus, quibus nunc milito, expecto donec veniat immutatio mea. Vocabis me & ego reſpondebo tibi: operi manuum tuarum porriges dexteram. Tu quidem greſſus meos dinumeraſti, ſed parce peccatis meis. ℟. Ne recorderis peccata mea Domine. * Dum veneris iudicare ſæculum per ignem.
℣. Dirige Domine Deus meus in conſpectu tuo viam meam. Dum veneris iudicare ſæculum per ignem. ℣. Requiem ęternam dona eis Domine, & lux perpetua luceat eis. Dum veneris iudicare ſæculum per ignem.

Poſteà ad Laudes, vt infrà. fol. 222.

In iij. Nocturno pro feria iiij. & Sabbato.

Antiphona. Complaceat. Pſalmus 39.

EXpectans expectaui Dominum,* & intendit mihi.
Et exaudiuit preces meas:* & eduxit me de lacu miſeriæ, & de luto fecis.
Et ſtatuit ſupra petram pedes meos:* & direxit greſſus meos.
Et immiſit in os meum canticum nouum,* carmen Deo noſtro.
Videbunt multi, & timebunt:* & ſperabunt in Domino.
Beatus vir, cuius eſt nomen Domini ſpes eius:* & non reſpexit in vanitates, & inſanias falſas.
Multa feciſti tu Domine Deus meus mirabilia tua:* & cogitationibus tuis non eſt qui ſimilis ſit tibi.
Annunciaui, & locutus ſum:* multiplicati ſunt ſuper numerum.
Sacrificium & oblationem noluiſti:* aures autem perfeciſti mihi.
Holocauſtum, & pro peccato non poſtulaſti:* tunc dixi: Ecce venio.
In capite libri ſcriptum eſt de me vt facerem

voluntatem tuam:* Deus meus volui, & legem tuam in medio cordis mei.

Annunciaui iustitiam tuam in Ecclesia magna, * ecce labia mea non prohibebo: Domine tu scisti.

Iustitiam tuam non abscondi in corde meo: * veritatem tuam & salutare tuum dixi.

Non abscondi misericordiam tuam, & veritatem tuam * à concilio multo.

Tu autem Domine nè longè facias miserationes tuas à me: * misericordia tua, & veritas tua semper susceperunt me.

Quoniam circumdederunt me mala, quorum non est numerus: * comprehenderunt me iniquitates meæ, & non potui vt viderem.

Multiplicatæ sunt super capillos capitis mei: * & cor meum dereliquit me.

Complaceat tibi Domine, vt eruas me:* Domine ad adiuuandum me respice.

Confundantur & reuereantur simul, qui quærunt animam meam, * vt auferant eam.

Conuertantur retrorsum, & reuereantur * qui volunt mihi mala.

Ferant confestim confusionem suam, * qui dicunt mihi: Euge Euge.

Exultent, & lætentur super te omnes quærentes te: * & dicant semper: Magnificetur Dominus: qui diligunt salutare tuum.

Ego autem mendicus sum, & pauper: * Dominus solicitus est mei.

Adiutor meus, & protector meus tu es: * Deus meus, ne tardaueris.

Requiem æternam.

Antiphona. Complaceat tibi Domine, vt eripias me: Domine ad adiuuandum me respice.

Antiphona. Sana Domine.

Psalmus 40.

Beatus, qui intelligit super egenum, & pauperem: * in die mala liberabit eum Dominus.

Dominus conseruet eum, & viuificet eum, & beatum faciat eum in terra: * & non tradat eum in animam inimicorum eius.

Dominus opem ferat illi super lectum doloris eius: * vniuersum stratum eius versasti in infirmitate eius.

Ego dixi: Domine miserere mei: sana animam meam, quia peccaui tibi.

Inimici mei dixerunt mala mihi: * Quando morietur, & peribit nomen eius?

Et ſi ingrediebatur vt videret, vana loquebatur, * cor eius congregauit iniquitatem ſibi.

Egrediebatur foras,* & loquebatur in idipſum.

Aduerſum me ſuſurrabant omnes inimici mei: * aduerſum me cogitabant mala mihi.

Verbum iniquum conſtituerunt aduerſum me: * Numquid qui dormit non adijciet vt reſurgat?

Etenim homo pacis meæ, in quo ſperaui: * qui edebat panes meos, magnificauit ſuper me ſupplantationem.

Tu autem Domine miſerere mei, & reſuſcita me: * & retribuam eis.

In hoc cognoui, quoniam voluiſti me: * quoniam non gaudebit inimicus meus ſuper me.

Me autem propter innocentiam ſuſcepiſti:* & confirmaſti me in conſpectu tuo in æternum.

Benedictus Dominus Deus Iſrael à ſæculo, & vſque in ſæculum: * fiat fiat.

Requiem æternam.

Antiphona. Sana Domine animã meam, quia peccaui tibi. Antiphona. Sitiuit anima mea.

Pſalmus 41.

QVemadmodum deſiderat ceruus ad fontes aquarum: * ita deſiderat anima mea

ad te Deus.

Sitiuit anima mea ad Deum fortem viuum: * quando veniam, & apparebo ante faciem Dei?

Fuerunt mihi lacrymæ meæ panes die ac nocte: * dum dicitur mihi quotidie: Vbi eſt Deus tuus?

Hæc recordatus ſum, & effudi in me animam meam:* quoniam tranſibo in locum tabernaculi admirabilis, vſque ad domum Dei.

In voce exultationis, & confeſſionis: * ſonus epulantis.

Quare triſtis es anima mea? * & quare conturbas me?

Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi: * ſalutare vultus mei, & Deus meus.

Ad meipſum anima mea conturbata eſt: * propterea memor ero tui de terra Iordanis, & Hermonijm, à monte modico.

Abyſſus abyſſum inuocat, * in voce cataractarum tuarum.

Omnia excelſa tua, & fluctus tui: ſuper me tranſierunt.

In die mandauit Dominus miſericordiam ſuam:* & nocte canticum eius.

Apud me oratio Deo vitæ meæ, * dicam Deo susceptor meus es.

Quare oblitus es mei? * & quare contristatus incedo, dum affligit me inimicus?

Dum confringuntur ossa mea,* exprobauerunt mihi, qui tribulant me inimici mei.

Dum dicunt mihi per singulos dies: vbi est Deus tuus? * quare tristis es anima mea? & quare conturbas me?

Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi: * salutare vultus mei, & Deus meus.

Requiem æternam.

Antiphona. Sitiuit anima mea ad Deum viuum: quando veniam,& apparebo ante faciem Domini? ℣. Ne tradas bestijs animas confitentes tibi. ℟. Et animas pauperum tuorum ne obliuiscaris in finem. Pater noster. totum secr.

Lectio vij.

SPiritus meus attenuabitur, dies mei breuiabũtur, & solum mihi superest sepulchrum. Non peccaui, & in amaritudinibus moratur oculus meus. Libera me Domine, & pone me iuxta te, & cuiusuis manus pugnet contra me. Dies mei transierunt, cogitationes meæ dissipatæ sunt, torquentes cor meum: Noctem verte-

runt in diem, & rursum post tenebras spero lucem. Si sustinuero, infernus domus mea est, & in tenebris straui lectulum meum: putredini dixi: Pater meus es, mater mea, & soror mea, vermibus. Vbi est ergo nunc præstolatio mea, & patientiam meam quis considerat?

℟. Peccantem me quotidie,& non me pęnitentem, timor mortis conturbat me: * Quia in inferno nulla est redemptio, miserere mei Deus, & salua me. ℣. Deus in nomine tuo saluum me fac, & in virtute tua libera me. Quia in inferno nulla est redemptio, miserere mei Deus, & salua me.

Lectio viij.

PElli meæ, consumptis carnibus, adhæsit os meum, & derelicta sunt tantummodò labia circa dentes meos. Misereminí mei, miseremini mei, saltem vos amici mei, quia manus Domini tetigit me. Quare persequimini me sicut Deus, & carnibus meis saturamini? Quis mihi tribuat, vt scribantur sermones mei? quis mihi det, vt exarentur in libro stylo ferreo, & plumbi lamina, vel celte sculpantur in silice? Scio enim, quod Redemptor meus viuit, & in nouissimo die de terra surrecturus sum: Et rursum circumdabor pelle mea,

& in carne mea videbo Deum meum. Quem visurus sum ego ipse, & oculi mei conspecturi sunt, & non alius: reposita est hæc spes mea in sinu meo.

℟. Domine, secundum actum meum noli me iudicare: nihil dignum in conspectu tuo egi: ideo deprecor maiestatem tuam, * Vt tu Deus deleas iniquitatem meam. ℣. Amplius laua me Domine ab iniustitia mea, & à delicto meo munda me. Vt tu Deus deleas iniquitatem meam.

Lectio ix.

QVare de vulua eduxisti me? qui vtinam consumptus essem, ne oculus me videret. Fuissem quasi non essem de vtero translatus ad tumulum. Numquid non paucitas dierum meorum finietur breui? dimitte ergo me, vt plãgam paululum dolorem meum: Antequam vadam & non reuertar, ad terram tenebrosam, & opertam mortis caligine: Terram miseriæ & tenebrarum, vbi vmbra mortis, & nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitat.

℟. Libera me Domine de vijs inferni, qui portas æreas confregisti: & visitasti infernum, & dedisti eis lumen, vt viderent te: *Qui erant in pœnis tenebrarum. ℣. Clamantes & dicentes,

Aduenisti Redemptor noster. Qui erant in pęnis tenebrarum. ℣. Requiem æternã dona eis Domine, & lux perpetua luceat eis. Qui erant.

Et dicitur semper in feriali Officio.

Sequens ℟. dicitur solum in die Defunctorum, & quando dicuntur tres Nocturni, vt suprà. 199.

℟. Libera me Domine de morte æterna, in die illa tremenda: * Quando cæli mouendi sunt & terra: Dum veneris iudicare sæculum per ignẽ. ℣. Tremens factus sum ego, & timeo, dum discussio venerit, atque ventura ira. Quando cæli mouendi sunt, & terra. ℣. Dies illa, dies iræ, calamitatis & miseriæ, dies magna, & amara valde. Dum veneris iudicare sæculum per ignem. ℣. Requiem ęternam dona eis Domine, & lux perpetua luceat eis. Libera me Domine de morte ęterna, in die illa tremenda. Quando cęli mouendi sunt, & terra. Dum veneris iudicare sæculum per ignem.

AD LAUDES.

Ant. Exultabunt Dom[illegible] ...us 5[illegible]

Miserei mei Deus: secundum ma
anam misericordiam tuam.
et secundum multitudinem miser[illegible]

tionum tuarum,* dele iniquitatem meam.

Amplius laua me ab iniquitate mea:* & à peccato meo munda me.

Quoniam iniquitatem meam ego cognoſco:* & peccatum meum contra me eſt ſemper.

Tibi ſoli peccaui, & malum coram te feci:* vt iuſtificeris in ſermonibus tuis, & vincas cum iudicaris.

Ecce enim in iniquitatibus conceptus ſum:* & in peccatis concepit me mater mea.

Ecce enim veritatem dilexiſti:* incerta, & occulta ſapientiæ tuæ manifeſtaſti mihi.

Aſperges me hyſſopo, & mundabor:* lauabis me, & ſuper niuem dealbabor.

Auditui meo dabis gaudium, & lætitiam:* & exultabunt oſſa humiliata.

Auerte faciem tuam à peccatis meis:* & omnes iniquitates meas dele.

Cor mundum crea in me Deus:* & ſpiritum rectum innoua in viſceribus meis.

Ne proijcias me à facie tua:* & ſpiritum ſanctum tuum ne auferas a me.

Redde mihi lætitiam salutaris tui:* & ſpiritu principali confirma me.

Docebo iniquos vias tuas: & impij ad te con-

conuertentur.

Libera me de ſanguinibus Deus, Deus ſalutis meæ:* & exultabit lingua mea iuſtitiam tuam.

Domine labia mea aperies:* & os meum annunciabit laudem tuam.

Quoniam ſi voluiſſes ſacrificium, dediſſem vtique:* holocauſtis non delectaberis.

Sacrificium Deo ſpiritus contribulatus:* cor contritum & humiliatum Deus non deſpicies.

Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion:* vt ædificentur muri Ieruſalem.

Tunc acceptabis ſacrificium iuſtitiæ, oblationes, & holocauſta:* tunc imponet ſuper altare tuum vitulos.

Requiem æternam, &c.

Antiphona. Exultabunt Domino oſſa humiliata. Antiphona. Exaudi Domine

Pſalmus 64.

TE decet hymnus Deus in Sion:* & tibi reddetur votum in Ieruſalem.

Exaudi orationem meam:* ad te omnis caro veniet.

Verba iniquorum præualuerunt ſuper nos:* & in

& impietatibus nostris tu propitiaberis.

B eatus quem elegisti, & assumpsisti: * inhabitabit in atrijs tuis.

R eplebimur in bonis domus tuæ: * sanctum est templum tuum, mirabile in æquitate.

E xaudi nos Deus salutaris noster, * spes omniũ finium terræ, & in mari longe.

P ræparans montes in virtute tua, accinctus potentia: * qui conturbas profundum maris sonum fluctuum eius.

T urbabuntur gentes, & timebunt qui habitant terminos à signis tuis: * exitus matutini & vespere delectabis.

V isitasti terram, & inebriasti eam: * multiplicasti locupletare eam.

F lumen Dei repletum est aquis, parasti cibum illorum: * quoniam ita est præparatio eius.

R iuos eius inebria, multiplica genimina eius: * in stillicidijs eius lætabitur germinans.

B enedices coronæ anni benignitatis tuæ: * & campi tui replebuntur vbertate.

P inguescent speciosa deserti: * & exultatione colles accingentur.

I nduti sunt arietes ouium, & valles abundabũt frumento: * clamabunt, etenim hymnum dicẽt.

R equiem æternam.

Antiphona. Exaudi Domine orationẽ meam, ad te omnis caro veniet.

Antiphona. Me suscepit. Psalmus 62.

D Eus Deus meus: * ad te de luce vigilo.

S itiuit in te anima mea, * quam multipliciter tibi caro mea.

I n terra deserta, & inuia, & inaquosa: * sic in sancto apparui tibi, vt viderem virtutem tuam, & gloriam tuam.

Q uoniam melior est misericordia tua super vitas: * labia mea laudabunt te.

S ic benedicam te in vita mea: * & in nomine tuo leuabo manus meas.

S icut adipe, & pinguedine repleatur anima mea: * & labijs exultationis laudabit os meum.

S i memor fui tui super stratum meum, in matutinis meditabor in te: * quia fuisti adiutor meus.

E t in velamento alarum tuarum exultabo, adhæsit anima mea post te: * me suscepit dextera tua.

I psi verò in vanum quæsierunt animam meam, introibunt in inferiora terræ: * tradentur in manus gladij, partes vulpium erunt.

Rex verò lætabitur in Deo, laudabuntur omnes, qui iurant in eo: * quia obſtructum eſt os loquentium iniqua.

Pſalmus 66.

DEus miſereatur noſtri, & benedicat nobis: * illuminet vultum ſuum ſuper nos, & miſereatur noſtri.

Vt cognoſcamus in terra viam tuam: * in omnibus gentibus ſalutare tuum.

Confiteantur tibi populi Deus: * confiteantur tibi populi omnes.

Lætentur, & exultent gentes: * quoniam iudicas populos in æquitate, & gentes in terra dirigis.

Confiteantur tibi populi Deus: confiteantur tibi populi omnes: * terra dedit fructum ſuum.

Benedicat nos Deus, Deus noſter, benedicat nos Deus: * & metuant eum omnes fines terræ.

Requiem æternam.

Antiphona. Me ſuſcepit dextera tua Domine.

Antiphona. A porta inferi.

Canticum Ezechiæ. Iſai. 38.

EGo dixi: in dimidio dierum meorum * vadam ad portas inferi.

Quæ-

Quæſiui reſiduum annorum meorum: * dixi: Non videbo Dominum Deum in terra viuentium.

Non aſpiciam hominem vltra, * & habitatorem quietis.

Generatio mea ablata eſt, & conuoluta eſt à me, * quaſi tabernaculum paſtorum:

Præciſa eſt velut à texente, vita mea: dum adhuc ordirer, ſuccidit me: * de mane vſque ad veſperam finies me.

Sperabam vſque ad mane, * quaſi leo, ſic contriuit omnia oſſa mea.

De mane vſque ad veſperam finies me: * ſicut pullus hirundinis ſic clamabo, meditabor vt columba.

Attenuati ſunt oculi mei, * ſuſpicientes in excelſum.

Domine vim patior, reſponde pro me: * Quid dicam, aut quid reſpondebit mihi, cum ipſe fecerit.

Recogitabo tibi omnes annos meos, * in amaritudine animæ meæ.

Domine ſi ſic viuitur, & in talibus vita ſpiritus mei, corripies me, & viuificabis me: * Ecce in pace amaritudo mea amariſſima.

Tu

Tu autem eruisti animam meam, vt non periret,* proiecisti post tergum tuum omnia peccata mea.

Quia non infernus confitebitur tibi, neque mors laudabit te:* non expectabunt, qui descendunt in lacum, veritatem tuam.

Viuens viuens ipse confitebitur tibi, sicut & ego hodie:* pater filijs notam faciet veritatem tuam.

Domine saluum me fac,* & psalmos nostros cantabimus cunctis diebus vitæ nostræ in domo Domini. R equiem æternam.

Antiphona. A porta inferi, erue Domine animam meam. Antiphona. Omnis spiritus.

Psalmus 148.

LAudate Dominum de cælis:* laudate eum in excelsis.

Laudate eum omnes Angeli eius:* laudate eum omnes virtutes eius.

Laudate eum sol, & luna* laudate eum omnes stellæ, & lumen.

Laudate eum cæli cælorum: & aquæ omnes, quæ super cælos sunt laudent nomen Domini.

Quia ipse dixit, & facta sunt:* ipse mandauit, & creata sunt.

Statuit ea in æternum, & in sæculum sæculi:* præceptum posuit, & non præteribit.

Laudate Dominum de terra:* dracones, & omnes abyssi.

Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarũ:* quæ faciunt verbum eius.

Montes, & omnes colles:* ligna fructifera, & omnes cedri.

Bestiæ, & vniuersa pecora:* serpentes, & volucres pennatæ.

Reges terræ, & omnes populi:* principes, & omnes iudices terræ.

Iuuenes, & virgines: senes cum iunioribus laudent nomen Domini:* quia exaltatum est nomen eius solius.

Confessio eius super cęlum, & terram:* & exultauit cornu populi sui.

Hymnus omnibus sanctis eius:* filijs Israel, populo appropinquanti sibi.

Psalmus 149.

CAntate Domino canticum nouum:* laus eius in Ecclesia sanctorum.

Lætetur Israel in eo, qui fecit eum:* & filij Sion exultent in rege suo.

Laudent nomen eius in choro:* in tympano,

& psalterio psallant ei.

Quia beneplacitum est Domino in populo suo: * & exaltabit mansuetos in salutem.

Exultabunt sancti in gloria: * lætabuntur in cubilibus suis.

Exaltationes Dei in gutture eorum: * & gladij ancipites in manibus eorum.

Ad faciendam vindictam in nationibus: * increpationes in populis.

Ad alligandos reges eorum in compedibus: * & nobiles eorum in manicis ferreis.

Vt faciant in eis iudicium conscriptum: * gloria hæc est omnibus sanctis eius.

Psalmus 150.

LAudate Dominum in sanctis eius: * laudate eum in firmamento virtutis eius.

Laudate eum in virtutibus eius: * laudate eum secundum multitudinem magnitudinis eius.

Laudate eum in sono tubæ: * laudate eum in psalterio, & cithara.

Laudate eum in tympano, & choro: * laudate eum in chordis, & organo.

Laudate eum in cymbalis benesonantibus: laudate eum in cymbalis iubilationis: * omnis spi-

ritus laudet Dominum.

℟. Requiem æternam.

Antiphona. Omnis spiritus laudet Dominum.

℣. Audiui vocem de cælo dicentem mihi.

℟. Beati mortui, qui in Domino moriuntur.

Antiphona. Ego sum.

Canticum Zachariæ.

BEnedictus Dominus Deus Israel, * quia visitauit, & fecit redemptionem plebis suæ.

Et erexit cornu salutis nobis: * in domo Dauid pueri sui.

Sicut locutus est per os sanctorum, * qui à sæculo sunt prophetarum eius.

Salutem ex inimicis nostris, * & de manu omnium, qui oderunt nos.

Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, * & memorari testamenti sui sancti.

Iusiurandum, quod iurauit ad Abraham patrem nostrum, * daturum se nobis.

Vt sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati, * seruiamus illi.

In sanctitate, & iustitia coram ipso, * omnibus diebus nostris.

Et tu puer propheta Altissimi vocaberis: * præibis enim ante faciem Domini parare vias eius.

Ad dandam scientiam salutis plebi eius: * in remissionem peccatorum eorum:

Per viscera misericordiæ Dei nostri: * in quibus visitauit nos oriens ex alto:

Illuminare his, qui in tenebris, & in vmbra mortis sedent: * ad dirigendos pedes nostros in viam pacis. Requiem æternam.

Aña. Ego sum resurrectio, & vita: qui credit in me, etiam si mortuus fuerit, viuet: & omnis qui viuit, & credit in me, non morietur in æternum.

Preces infrascriptæ in ferialib. diebus dicuntur flexis genibus. Pater noster. secretò.

℣. Et ne nos inducas in tentationem. ℟. Sed libera nos à malo. Psalmus 129.

DE profundis clamaui ad te Domine: * Domine exaudi vocem meam.

Fiant aures tuæ intendentes, * in vocem deprecationis meæ.

Si iniquitates obseruaueris Domine: * Domine quis sustinebit?

Quia apud te propitiatio est: * & propter legem tuam sustinui te Domine.

Sustinuit anima mea in verbo eius: * sperauit anima mea in Domino.

A custodia matutina vsque ad noctem: * speret Israel in Domino.

Quia apud Dominum misericordia: * & copiosa apud eum redemptio.

Et ipse redimet Israel, * ex omnibus iniquitatibus eius. Requiem.

℣. A porta inferi.

℟. Erue Domine animas eorum.

℣. Requiescant in pace. ℟. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

DEus, qui inter Apostolicos sacerdotes, famulos tuos pontificali, seu sacerdotali fecisti dignitate vigere: præsta quæsumus, vt eorum quoque perpetuo aggregentur consortio.

DEus, veniæ largitor, & humanæ salutis amator: quæsumus clementiam tuam, vt nostræ congregationis fratres, propinquos, & benefactores, qui ex hoc sæculo transierunt, beata Maria semper virgine intercedente cum omnibus Sanctis tuis, ad perpetuæ beatitudinis consortium peruenire concedas.

FIdelium Deus omnium Conditor & Redemptor, animabus famulorum famularumque tuarum remissionem cunctorum tribue peccatorum: vt indulgentiam, quam semper optauerunt, pijs supplicationibus consequantur. Qui viuis, & regnas in sæcula sæculorum. ℟. Amen. ℣. Requiem ęternam dona eis Domine. ℟. Et lux perpetua luceat eis. ℣. Requiescant in pace. ℟. Amen.

In die commemorationis omnium Defunctorum dicitur Oratio.

FIdelium Deus omnium. & in fine. Qui viuis, & regnas cum Deo Patre in vnitate Spiritus sancti Deus, per omnia, &c.

Requiem æternam, &c.

In die obitus defuncti, vel defunctæ. Oratio.

ABsolue, quæsumus Domine, animam famuli tui, (vel famulæ tuæ) N. vt defunctus, (vel defuncta sæculo tibi viuat: & quæ per fragilitatem carnis humana conuersatione commisit, tu venia misericordissimæ pietatis absterge. Per Dominum.

Pro defuncto Episcopo. Oratio.

DEus, qui inter Apostolicos sacerdotes, famulum tuum N. Pontificali fecisti dignitate

tate vigere: præsta quæsumus, vt eorum quoque perpetuo aggregetur consortio. Per Dominum, &c.

Pro defuncto sacerdote dicitur eadem Oratio, sed vbi dicitur Pontificali, dicatur Sacerdotali.

Pro patre defuncto. Oratio.

DEus, qui nos patrem honorare præcepisti, miserere clementer animæ patris mei, eiusque peccata dimitte, meque eum in æternæ claritatis gaudio fac videre. Per Dominum nostrum.

Pro matre defuncta dicitur eadem Oratio, sed vbi dicitur patris mei, dicatur matris meæ, & loco, meque eum, meque eam.

Pro patre, & matre. Oratio.

DEus, qui nos patrem, & matrem honorare præcepisti, miserere clementer animabus patris, & matris meæ, eorumque peccata dimitte: meque eos in ęternæ claritatis gaudio fac videre. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum. Qui tecum.

Pro vno Defuncto. Oratio.

INclina Domine aurem tuam ad preces nostras, quibus misericordiam tuam supplices

deprecamur: vt animam famuli tui, quam de hoc ſæculo migrare iuſſiſti, in pacis, ac lucis regione conſtituas, & Sanctorum tuorum iubeas eſſe conſortem. Per Dominum noſtrum.

Pro vna defuncta. Oratio.

QVæſumus Domine, pro tua pietate miſerere animæ famulæ tuæ: & à contagijs mortalitatis exutam, in æternæ ſaluationis partem reſtitue. Per Dominum noſtrum.

In anniuerſario die.

DEus indulgentiarum Domine: da animabus famulorum, famularumque tuarum, quorum anniuerſarium depoſitionis diem cõmemoramus, refrigerij ſedem, quietis beatitudinem, & luminis claritatem. Per Dominum.

Si pro vno tantum fit anniuerſarium, dicatur in ſingulari numero.

Pro defunctis fratribus, propinquis, & benefactoribus. Oratio. Deus veniæ largitor, vt ſuprà.

Pro defunctis generalis. Oratio. Fidelium Deus omnium, vt ſuprà.

PSALMI GRADVALES.

Primi quinque Pſalmi dicuntur ſine Gloria Patri. & in fine vltimi dicitur Requiem ęternã.

Incipitur abſolutè ſine Antiph. Pſalm. 119.

AD Dominum cum tribularer clamaui: * & exaudiuit me.

Domine libera animam meam à labijs iniquis: * & à lingua doloſa.

Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi * ad linguam doloſam?

Sagittæ potentis acutæ, * cum carbonibus deſolatorijs.

Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus eſt: habitaui cum habitantibus Cedar: * multum incola fuit anima mea.

Cum his qui oderunt pacem, eram pacificus: * cum loquebar illis, impugnabant me gratis.

Pſalmus 120.

LEuaui oculos meos in montes, * vnde veniet auxilium mihi.

Auxilium meum à Domino,* qui fecit cęlum, & terram.

Non det in commotionem pedum tuum:* neque dormitet qui custodit te.

Ecce non dormitabit, neque dormiet,* qui custodit Israel.

Dominus custodit te, Dominus protectio tua,* super manum dexteram tuam.

Per diem sol non vret te:* neque luna per noctem.

Dominus custodit te ab omni malo:* custodiat animam tuam Dominus.

Dominus custodiat introitum tuum,& exitum tuum:* ex hoc nunc,& vsque in sæculum.

Psalmus 121.

LAetatus sum in his, quæ dicta sunt mihi:* in domum Domini ibimus.

Stantes erant pedes nostri,* in atrijs tuis Ierusalem.

Ierusalem, quæ ædificatur vt ciuitas:* cuius participatio eius in idipsum.

Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini:* testimonium Israel ad confitendum nomini Domini.

Quia illic sederunt sedes in iudicio:* sedes super

per domum Dauid.

Rogate quæ ad pacem sunt Ierusalem:* & abundantia diligentibus te.

Fiat pax in virtute tua:* & abundantia in turribus tuis.

Propter fratres meos, & proximos meos,* loquebar pacem de te:

Propter domum Domini Dei nostri,* quæsiui bona tibi.

Psalmus 122.

AD te leuaui oculos meos,* qui habitas in cælis.

Ecce sicut oculi seruorum,* in manibus dominorum suorum.

Sicut oculi ancillæ in manibus dominæ suæ:* ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum donec misereatur nostri.

Miserere nostri Domine, miserere nostri:* quia multum repleti sumus despectione:

Quia multum repleta est anima nostra:* opprobrium abundantibus,& despectio superbis.

Psalmus 123.

NIsi quia Dominus erat in nobis, dicat nunc Israel:* nisi quia Dominus erat in nobis.

Cum exurgerent homines in nos,* forte vi-

uos deglutiſſent nos:
Cum iraſceretur furor eorum in nos, * forſitan aqua abſorbuiſſet nos.
Torrentem pertranſiuit anima noſtra:*forſitan pertranſiſſet anima noſtra aquam intolerabilem.
Benedictus Dominus * qui non dedit nos, in captionem dentibus eorum.
Anima noſtra ſicut paſſer erepta eſt* de laqueo venantium.
Laqueus contritus eſt, * & nos liberati ſumus.
Adiutorium noſtrum in nomine Domini,*qui fecit cælum & terram.
Requiem æternam.
Deinde dicitur flexis genibus. Kyrie eleiſon.
Chriſte eleiſon. Kyrie eleiſon.
Pater noſter. ſecretò.
℣. Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos à malo. ℣. A porta inferi.
℟. Erue Domine animas eorum.
℣. Requieſcant in pace. ℟. Amen.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.
ABſolue quæſumus Domine, animas famulorum, famularumque tuarum, & om-

nium fidelium defunctorum, ab omni vinculo delictorum: vt in reſurrectionis gloria inter ſanctos, & electos tuos reſuſcitati reſpirent. Per Chriſtum Dominum noſtrum. ℟. Amen.
Dicta Oratione, ſtatim dicuntur alij Pſalmi Graduales, qui ſequuntur: & in fine cuiuslibet Pſalmi dicitur, Gloria Patri.

Pſalmus 124.

QVi confidunt in Domino, ſicut mons Sion: * non commouebitur in æternum, qui habitat in Ieruſalem.
Montes in circuitu eius: * & Dominus in circuitu populi ſui, ex hoc nunc & vſque in ſæculum.
Quia non relinquet Dominus virgam peccatorum ſuper ſortem iuſtorum: * vt non extendant iuſti ad iniquitatem manus ſuas.
Benefac Domine bonis,* & rectis corde.
Declinantes autem in obligationes, adducet Dominus cum operantibus iniquitatem: * pax ſuper Iſrael. Gloria Patri.

Pſalmus 125.

IN conuertendo Dominus captiuitatem Sion: * facti ſumus ſicut conſolati:
Tunc repletum eſt gaudio os noſtrum:* & lin-

gua nostra exultatione.
Tunc dicent inter gentes: * Magnificauit Dominus facere cum eis.
Magnificauit Dominus facere nobiscum: * facti sumus lætantes.
Conuerte Domine captiuitatem nostram, * sicut torrens in Austro.
Qui seminant in lacrymis, * in exultatione metent.
Euntes ibant & flebant, * mittentes semina sua.
Venientes autem venient cum exultatione, * portantes manipulos suos.
Gloria Patri, & Filio,* & Spiritui sancto.
Sicut erat,&c. Psalmus 126.
NIsi Dominus ædificauerit domum, * in vanum laborauerunt qui ædificant eam.
Nisi Dominus custodierit ciuitatem, * frustra vigilat qui custodit eam.
Vanum est vobis ante lucem surgere: * surgite postquam sederitis, qui manducatis panem doloris.
Cum dederit dilectis suis somnum: * ecce hereditas Domini filij: merces fructus ventris.

Sicut sagittæ in manu potentis: * ita filij excussorum.
Beatus vir qui impleuit desiderium suum ex ipsis:* non confundetur cum loquetur inimicis suis in porta.
Gloria Patri,&c. Psalmus 127.
BEati omnes, qui timent Dominum, * qui ambulant in vijs eius.
Labores manuum tuarum quia manducabis: * beatus es, & bene tibi erit.
Vxor tua sicut vitis abundans, * in lateribus domus tuæ.
Filij tui sicut nouellæ oliuarum, * in circuitu mensæ tuæ.
Ecce sic benedicetur homo, * qui timet Dominum.
Benedicat tibi Dominus ex Sion: * & videas bona Ierusalem omnibus diebus vitæ tuæ.
Et videas filios filiorum tuorum, * pacem super Israel.
Gloria Patri,&c. Psalmus 128.
SAepe expugnauerunt me à iuuẽtute mea,* dicat nunc Israel.
Sæpe expugnauerunt me à iuuentute mea: * etenim non potuerunt mihi.

Supra dorsum meum fabricauerunt peccatores: * prolongauerunt iniquitatem suam.

Dominus iustus concidit ceruices peccatorũ: * confundantur, & conuertantur retrorsum omnes, qui oderunt Sion.

Fiant sicut fęnum tectorum: * quod priusquam euellatur, exaruit.

De quo nõ impleuit manum suam qui metit, * & sinum suum, qui manipulos colligit.

Et non dixerunt qui præteribant benedictio Domini super vos: * benediximus vobis in nomine Domini. Gloria Patri, &c.

Deinde dicitur flexis genibus. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleis. Pater noster. secr.

℣. Et ne nos inducas in tentationem. ℟. Sed libera nos à malo. ℣. Memento congregationis tuæ. ℟. Quam possedisti ab initio.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

Deus, cui proprium est misereri semper & parcere: suscipe deprecationem nostram: vt nos & omnes famulos tuos, quos delictorum catena constringit, miseratio tuæ pietatis clementer absoluat. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Deinde absolutè, vt supra dicuntur alij Psalmi Graduales, qui sequuntur. Et in fine cuiuslibet Psalmi dicitur, Gloria Patri, &c.

Psalmus 129.

De profundis clamaui ad te Domine: * Domine exaudi vocem meam.

Fiant aures tuæ intendentes, * in vocem deprecationis meæ.

Si iniquitates obseruaueris Domine: * Domine quis sustinebit?

Quia apud te propitiatio est: * & propter legem tuam sustinui te Domine.

Sustinuit anima mea in verbo eius: * sperauit anima mea in Domino.

A custodia matutina vsque ad noctem: * speret Israel in Domino.

Quia apud Dominum misericordia: * & copiosa apud eum redemptio.

Et ipse redimet Israel, * ex omnibus iniquitatibus eius.

Gloria Patri, & Filio, &c. Psalmus 130.

Domine non est exaltatum cor meum: * neque elati sunt oculi mei.

Neque ambulaui in magnis: * neque in mirabilibus super me.

Si non humiliter sentiebam: * sed exaltaui animam meam.
Sicut ablactatus est super matre sua: * ita retributio in anima mea.
Speret Israel in Domino, * ex hoc nunc, & vsque in sæculum.
Gloria Patri,&c. Psalmus 131.

MEmento Domine Dauid, * & omnis mansuetudinis eius.
Sicut iurauit Domino * votum vouit Deo Iacob.
Si introiero in tabernaculum domus meæ, * si ascendero in lectum strati mei.
Si dedero somnum oculis meis, * & palpebris meis dormitationem.
Et requiem temporibus meis: donec inueniam locum Domino, * tabernaculum Deo Iacob.
Ecce audiuimus eam in Ephrata: * inuenimus eam in campis syluæ.
Introibimus in tabernaculum eius: adorabimus in loco vbi steterunt pedes eius.
Surge Domine in requiem tuam, * tu & arca sanctificationis tuæ.
Sacerdotes tui induantur iustitiam: * & sancti

cti tui exultent.
Propter Dauid seruum tuum, * non auertas faciem Christi tui.
Iurauit Dominus Dauid veritatem, & non frustrabitur eam: * de fructu ventris tui ponam super sedem tuam.
Si custodierint filij tui testamentum meum, & testimonia mea hæc, quæ docebo eos.
Et filij eorum vsque in sæculum, * sedebunt super sedem tuam.
Quoniam elegit Dominus Sion: * elegit eam in habitationem sibi.
Hæc requies mea in sæculum sæculi: * hic habitabo, quoniam elegi eam.
Viduam eius benedicens benedicam: * pauperes eius saturabo panibus.
Sacerdotes eius induam salutari: * & sancti eius exultatione exultabunt.
Illuc producam cornu Dauid, * paraui lucernam Christo meo.
Inimicos eius induam confusione: * super ipsum autem efflorebit sanctificatio mea.
Gloria Patri, & Filio, &c. Psalmus 132.

ECce quàm bonum, & quàm iucundum * habitare fratres in vnum.

Sicut vnguentum in capite, * quod descendit in barbam, barbam Aaron.

Quod descendit in oram vestimenti eius: * sicut ros Hermon, qui descendit in montem Sion.

Quoniam illic mandauit Dominus benedictionem, * & vitam vsque in sæculum.

Gloria Patri, & Filio, &c. Psalmus 133.

ECce nunc benedicite Dominum, * omnes serui Domini:

Qui statis in domo Domini, * in atrijs domus Dei nostri.

In noctibus extollite manus vestras in sancta, * & benedicite Dominum.

Benedicat te Dominus ex Sion, * qui fecit cælum & terram.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui sancto.

Sicut erat in principio, &c.

Deinde dicitur flexis genibus. Kyrie eleison.

Christe eleison. Kyrie eleison.

Pater noster. secretò.

℣. Et ne nos inducas in tentationem.

℟. Sed libera nos à malo.

℣. Saluos fac seruos tuos.

℟. Deus meus sperantes in te.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

PRætende Domine famulis & famulabus tuis dexteram cælestis auxilij: vt te toto corde perquirant: & quæ dignè postulant, consequi mereantur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

SEPTEM
PSALMI
PŒNITENTIALES.

Cum Litanijs, dicuntur flexis genibus.

Antiphona. Ne reminiſcaris. Pſalmus 6.

DOmine nè in furore tuo arguas me, * neque in ira tua corripias me.

Miſerere mei Domine, quoniam infirmus ſum: * ſana me Domine, quoniam conturbata ſunt oſſa mea.

Et anima mea turbata eſt valde: * ſed tu Domine vſquequo?

Conuertere Domine, & eripe animam meã: * ſaluum me fac propter miſericordiam tuam.

Quoniam non eſt in morte, qui memor ſit tui: * in inferno autem quis confitebitur tibi?

Laboraui in gemitu meo, lauabo per ſingulas noctes lectum meum: * lacrymis meis ſtratum meum rigabo.

Turbatus eſt à furore oculus meus: * inuete-

raui inter omnes inimicos meos.
Discedite à me omnes, qui operamini iniquitatem: * quoniam exaudiuit Dominus vocem fletus mei.
Exaudiuit Dominus deprecationem meam, * Dominus orationem meam suscepit.
Erubescant, & conturbentur vehementer omnes inimici mei: * conuertantur, & erubescant valde velociter.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Psalmus 31.

BEati quorum remissæ sunt iniquitates: * & quorum tecta sunt peccata.
Beatus vir, cui non imputauit Dominus peccatum, * nec est in spiritu eius dolus.
Quoniam tacui, inueterauerunt ossa mea, * dum clamarem tota die.
Quoniam die, ac nocte grauata est super me manus tua: * conuersus sum in ærumna mea, dum configitur spina.
Delictum meum cognitum tibi feci: * & iniustitiam meam non abscondi.
Dixi: Confitebor aduersum me iniustitiam meam Domino: * & tu remisisti impietatem peccati mei.
Pro hac orabit ad te omnis sanctus, * in tempore

pore opportuno.
Verumtamen in diluuio aquarum multarum, * ad eum non approximabunt.
Tu es refugium meum à tribulatione, quæ circumdedit me: * exultatio mea erue me à circumdantibus me.
Intellectum tibi dabo, & instruam te in via hac, qua gradieris: * firmabo super te oculos meos.
Nolite fieri sicut equus & mulus, * quibus non est intellectus.
In camo, & fræno maxillas eorum constringe, * qui non approximant ad te.
Multa flagella peccatoris, * sperantem autem in Domino misericordia circumdabit.
Lætamini in Domino, & exultate iusti, * & gloriamini omnes recti corde.
Gloria Patri, & Filio, &c.

Psalmus 37.

DOmine ne in furore tuo arguas me, * neque in ira tua corripias me.
Quoniam sagittæ tuæ infixę sunt mihi: * & confirmasti super me manum tuam.
Non est sanitas in carne mea à facie iræ tuæ: * non est pax ossibus meis à facie peccatorum meorum.
Quoniam iniquitates meæ supergressæ sunt

caput meum: * & ſicut onus graue grauatæ ſunt ſuper me.

Putruerunt, & corruptæ ſunt cicatrices meæ, * à facie inſipientiæ meæ.

Miſer factus ſum, & curuatus ſum vſque in finem: * tota die contriſtatus ingrediebar.

Quoniam lumbi mei impleti ſunt illuſionibus: * & non eſt ſanitas, in carne mea.

Afflictus ſum, & humiliatus ſum nimis: * rugiebam à gemitu cordis mei.

Domine, ante te omne deſiderium meum: * & gemitus meus à te non eſt abſconditus.

Cor meum conturbatum eſt, dereliquit me virtus mea: * & lumen oculorum meorum, & ipſum non eſt mecum.

Amici mei, & proximi mei * aduerſum me appropinquauerunt, & ſteterunt.

Et qui iuxta me erant, de longè ſteterunt: * & vim faciebant qui quærebant animam meam.

Et qui inquirebant mala mihi locuti ſunt vanitates: * & dolos tota die meditabantur.

Ego autem tamquam ſurdus non audiebam: * & ſicut mutus non aperiens os ſuum.

Et factus ſum ſicut homo non audiens, * & non habens in ore ſuo redargutiones.

Quoniam in te Domine ſperaui: * tu exaudies me Domine Deus meus.

Quia dixi: Ne quando ſupergaudeant mihi inimici mei: * & dum commouentur pedes mei, ſuper me magna locuti ſunt.

Quoniam ego in flagella paratus ſum: * & dolor meus in conſpectu meo ſemper.

Quoniam iniquitatem meam annunciabo: * & cogitabo pro peccato meo.

Inimici autem mei viuunt, & confirmati ſunt ſuper me: * & multiplicati ſunt qui oderunt me iniquè.

Qui retribuunt mala pro bonis, detrahebat mihi: * quoniam ſequebar bonitatem.

Ne derelinquas me Domine Deus meus: * ne diſceſſeris à me.

Intende in adiutorium meum, * Domine Deus ſalutis meæ.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Pſalmus 50.

Miſerere mei Deus, * ſecundum magnam miſericordiam tuam.

Et ſecundum multitudinem miſerationum tuarum, * dele iniquitatem meam.

Amplius laua me ab iniquitate mea: * & à peccato meo munda me.

Quoniam iniquitatem meam ego cognoſco: * & à peccatum meum contra me eſt ſemper.

Tibi ſoli peccaui, & malum coram te feci: * vt iuſtificeris in ſermonibus tuis, & vincas cum iudicaris.

Ecce enim in iniquitatibus conceptus ſum: * & in peccatis concepit me mater mea.

Ecce enim veritatem dilexiſti: * incerta, & occulta ſapientiæ tuæ manifeſtaſti mihi.

Aſperges me hyſſopo, & mundabor: * lauabis me, & ſuper niuem dealbabor.

Auditui meo dabis gaudium, & lætitiam: * & exultabunt oſſa humiliata.

Auerte faciem tuam à peccatis meis: * & omnes iniquitates meas dele.

Cor mundum crea in me Deus: * & ſpiritum rectum innoua in viſceribus meis.

Ne proijcias me à facie tua: * & ſpiritum ſanctum tuum ne auferas à me.

Redde mihi lætitiam ſalutaris tui: * & ſpiritu principali confirma me.

Docebo iniquos vias tuas: * & impij ad te conuertentur.

Libera me de ſanguinibus Deus, Deus ſalutis meæ: * & exultabit lingua mea iuſtitiam tuam.

Domine labia mea aperies: * & os meum annunciabit laudem tuam.

Quoniam ſi voluiſſes ſacrificium, dediſſem vtique: * holocauſtis non delectaberis.

Sacrificium Deo ſpiritus contribulatus: * cor contritum & humiliatum Deus non deſpicies.

Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion: * vt ædificentur muri Ieruſalem.

Tunc acceptabis ſacrificium iuſtitiæ, oblationes, & holocauſta: * tunc imponent ſuper altare tuum vitulos.

Gloria Patri, & Filio, &c. Pſalmus 101.

Domine exaudi orationem meam: * & clamor meus ad te veniat.

Non auertas faciem tuam à me: * in quacumque die tribulor, inclina ad me aurem tuam.

In quacumque die inuocauero te, * velociter exaudi me.

Quia defecerunt ſicut fumus dies mei: * & oſſa mea ſicut cremium aruerunt.

Percuſſus ſum vt fœnum, & aruit cor meum: * quia oblitus ſum comedere panem meum.

A voce gemitus mei * adhæſit os meum carni meæ.

Similis factus sum pellicano solitudinis: * factus sum sicut nycticorax in domicilio.

Vigilaui: * & factus sum sicut passer solitarius in tecto.

Tota die exprobrabant mihi inimici mei: * & qui laudabant me aduersum me iurabant.

Quia cinerem tamquam panem manducabam, * & potum meum cum fletu miscebam.

A facie iræ & indignationis tuæ: * quia eleuans allisisti me.

Dies mei sicut vmbra declinauerunt: * & ego sicut fœnum arui.

Tu autem Domine in æternum permanes: * & memoriale tuum in generationem, & generationem.

Tu exurgens misereberis Sion: * quia tempus miserendi eius, quia venit tempus.

Quoniam placuerunt seruis tuis lapides eius: * & terræ eius miserebuntur.

Et timebunt gentes nomen tuum Domine, * & omnes reges terræ gloriam tuam.

Quia ædificauit Dominus Sion: * & videbitur in gloria sua.

Respexit in orationem humilium: * & non spreuit precem eorum:

Scri-

Scribantur hæc in generatione altera: * & populus qui creabitur, laudabit Dominum.

Quia prospexit de excelso sancto suo: * Dominus de cælo in terram aspexit.

Vt audiret gemitus compeditorum: * vt solueret filios interemptorum.

Vt annuncient in Sion nomen Domini: * & laudem eius in Ierusalem.

In conueniendo populos in vnum, * & reges vt seruiant Domino.

Respondit ei in via virtutis suæ: * paucitatem dierum meorum nuncia mihi.

Ne reuoces me in dimidio dierum meorum: * in generationem, & generationem anni tui.

Initio tu Domine terram fundasti, * & opera manuum tuarum sunt cæli.

Ipsi peribunt, tu autem permanes: * & omnes sicut vestimentum veterascent.

Et sicut opertorium mutabis eos, & mutabuntur: * tu autem idem ipse es, & anni tui non deficient.

Filij seruorum tuorum habitabunt: * & semen eorum in sæculum dirigetur.

Gloria Patri, & Filio, &c.

Psal-

Psalmus 129.

DE profundis clamaui ad te Domine:* Domine exaudi vocem meam.

Fiant aures tuæ intendentes,* in vocem deprecationis meæ.

Si iniquitates obseruaueris Domine: * Domine quis sustinebit?

Quia apud te propitiatio est:* & propter legem tuam sustinui te Domine.

Sustinuit anima mea in verbo eius: * sperauit anima mea in Domino.

A custodia matutina vsque ad noctem:* speret Israel in Domino.

Quia apud Dominum misericordia: * & copiosa apud eum redemptio.

Et ipse redimet Israel, * ex omnibus iniquitatibus eius.

Gloria Patri,& Filio,&c.

Psalmus 142.

DOmine exaudi orationem meam:auribus percipe obsecrationem meam in veritate tua: * exaudi me in tua iustitia.

Et non intres in iudicium cum seruo tuo:*quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis viuens.

Quia persecutus est inimicus animam meam:* humiliauit in terra vitam meam.

Collocauit me in obscuris sicut mortuos sæculi: * & anxiatus est super me spiritus meus, in me turbatum est cor meum.

Memor fui dierum antiquorum, meditatus sum in omnibus operibus tuis: * in factis manuum tuarum meditabar.

Expandi manus meas ad te: * anima mea sicut terra sine aqua tibi.

Velociter exaudi me Domine: * defecit spiritus meus.

Non auertas faciem tuam à me: * & similis ero descendentibus in lacum.

Auditam fac mihi mane misericordiam tuam:* quia in te speraui.

Notam fac mihi viam, in qua ambulem: * quia ad te leuaui animam meam.

Eripe me de inimicis meis Domine ad te confugi: * doce me facere voluntatem tuam, quia Deus meus es tu.

Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam: * propter nomen tuum Domine viuificabis me, in æquitate tua.

Educes de tribulatione animam meam: * & in misericordia tua disperdes inimicos meos.

Et perdes omnes, qui tribulant animam meã:* quoniam ego seruus tuus sum. Gloria Patri.

Antiphona. Ne reminiscaris Domine delicta nostra, vel parentum nostrorum; neque vindictam sumas de peccatis nostris.

LITANIAE.

Kyrie eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Christe audi nos.
Christe exaudi nos.
Pater de cælis Deus, miserere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus, miserere nobis.
Spritus sancte Deus, miserere nobis.
Sancta Trinitas vnus Deus, miserere nobis.
Sancta Maria, Ora pro nobis.
Sancta Dei genitrix, ora.
Sancta Virgo virginum, ora.
Sancte Michael, ora.
Sancte Gabriel, ora.
Sancte Raphael, ora.
Omnes sancti Angeli & Archangeli, Orate pro nobis.
Omnes sancti beatorũ spirituũ ordines, orate.
Sancte Ioannes Baptista, ora.
Omnes sancti Patriarchæ, & Prophetæ, orate.
Sancte Petre, ora.

Sancte Paule, ora.
Sancte Andrea, ora.
Sancte Iacobe, ora.
Sancte Ioannes, ora.
Sancte Thoma, ora.
Sancte Iacobe, ora.
Sancte Philippe, ora.
Sancte Bartholomæe, ora.
Sancte Matthæe, ora.
Sancte Simon, ora.
Sancte Thadæe, ora.
Sancte Matthia, ora.
Sancte Barnaba, ora.
Sancte Luca, ora.
Sancte Marce, ora.
Omnes sancti Apostoli, & Euangelistæ, orate.
Omnes sancti Discipuli Domini, orate.
Omnes sancti Innocentes, orate.
Sancte Stephane, ora.
Sancte Laurenti, ora.
Sancte Vincenti, ora.
Sancti Fabiane & Sebastiane, orate.
Sancti Ioannes & Paule, orate.
Sancti Cosma & Damiane, orate.
Sancti Geruasi & Protasi, orate.

Omnes sancti Martyres, orate.
Sancte Syluester, ora.
Sancte Gregori, ora.
Sancte Ambrosi, ora.
Sancte Augustine, ora.
Sancte Hieronyme, ora.
Sancte Martine, ora.
Sancte Nicolae, ora.
Omnes sancti Pontifices, & Confessores, Orate pro nobis.
Omnes sancti Doctores, orate.
Sancte Antoni, ora.
Sancte Benedicte, ora.
Sancte Bernarde, ora.
Sancte Dominice, ora.
Sancte Francisce, ora.
Omnes sancti Sacerdotes, & Leuitæ, orate.
Omnes sancti Monachi, & Eremitæ, orate.
Sancta Maria Magdalena, ora.
Sancta Agatha, ora.
Sancta Lucia, ora.
Sancta Agnes, ora.
Sancta Cæcilia, ora.
Sancta Catharina, ora.
Sancta Anastasia, ora.

Omnes sanctæ Virgines, & Viduæ, orate.
Omnes Sancti, & Sanctæ Dei, intercedite pro nobis.
Propitius esto, Parce nobis Domine.
Propitius esto, Exaudi nos Domine.
Ab omni malo, Libera nos Domine.
Ab omni peccato, libera.
Ab ira tua, libera.
A subitanea, & improuisa morte, libera.
Ab insidijs diaboli, libera.
Ab ira, & odio, & omni mala voluntate, libera nos Domine.
A spiritu fornicationis, libera.
A fulgure tempestate, libera.
A morte perpetua, libera.
Per mysterium sanctæ incarnationis tuæ, libera nos Domine.
Per aduentum tuum, libera.
Per natiuitatem tuam, libera.
Per baptismum, & sanctum ieiunium tuum, libera nos Domine.
Per crucem, & passionem tuam, libera.
Per mortem, & sepulturam tuam, libera.
Per sanctam resurrectionem tuam, libera.
Per admirabilem ascensionem tuam, libera.

Per aduentum Spiritus sancti Paracliti, libera.
In die iudicij, libera.
Peccatores, Te rogamus audi nos.
Vt nobis parcas, te rogamus.
Vt nobis indulgeas, te rogamus.
Vt ad veram pœnitentiam nos perducere digneris, te rogamus.
Vt Ecclesiam tuam sanctam regere, & conseruare digneris, te rogamus.
Vt domnum Apostolicum, & omnes Ecclesiasticos ordines in sancta religione conseruare digneris, te rogamus.
Vt inimicos sanctæ Ecclesiæ humiliare digneris, te rogamus.
Vt regibus & principibus Christianis pacem & veram concordiam donare digneris, te rogamus audi nos.
Vt cuncto populo Christiano pacem & vnitatem largiri digneris, te rogamus.
Vt nosmetipsos in tuo sancto seruitio confortare, & conseruare digneris, te rogamus.
Vt mentes nostras ad cęlestia desideria erigas, te rogamus audi nos.
Vt omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuas, te rogamus.

Vt animas nostras fratrum, propinquorum, & benefactorum nostrorum ab æterna damnatione eripias, te rogamus.
Vt fructus terræ dare, & conseruare digneris, te rogamus.
Vt omnibus fidelibus defunctis requiem ęternam donare digneris, te rogamus.
Vt nos exaudire digneris, te rogamus.
Fili Dei, te rogamus.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Christe audi nos. Christe exaudi nos.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster. secr. ℣. Et ne nos inducas in tentationem. ℟. Sed libera nos à malo. Psalmus 69.

DEus in adiutorium meum intende: * Domine ad adiuuandum me festina.
Confundantur, & reuereantur, * qui quærunt animam meam.
Auertantur retrorsum, & erubescant, * qui volunt mihi mala.

Auertantur ſtatim erubeſcentes, * qui dicunt mihi: Euge Euge.

Exultent, & lætentur in te omnes qui quærunt te, & dicant ſemper: magnificetur Dominus: qui diligunt ſalutare tuum.

Ego vero egenus, & pauper ſum: * Deus adiuua me.

Adiutor meus, & liberator meus es tu: * Domine ne moreris.

Gloria Patri, & Filio, &c.

℣. Saluos fac ſeruos tuos.

℟. Deus meus ſperantes in te.

℣. Eſto nobis Domine turris fortitudinis.

℟. A facie inimici.

℣. Nihil proficiat inimicus in nobis.

℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis.

℣. Domine non ſecundum peccata noſtra facias nobis.

℟. Neque ſecundum iniquitates noſtras retribuas nobis.

℣. Oremus pro Pontifice noſtro N. ℟. Dominus conſeruet eum, & viuificet eum, & beatum faciat eum in terra, & non tradat eum in animam inimicorum eius.

℣. Oremus pro benefactoribus noſtris. ℟. Retribuere dignare Domine omnibus nobis bona facientibus propter nomen tuum vitam æternam. Amen.

℣. Oremus pro fidelibus defunctis.

℟. Requiem ęternam dona eis Domine, & lux perpetua luceat eis.

℣. Requieſcant in pace.

℟. Amen.

℣. Pro fratribus noſtris abſentibus.

℟. Saluos fac ſeruos tuos, Deus meus ſperantes in te.

℣. Mitte eis Domine auxilium de ſancto.

℟. Et de Sion tuere eos.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

Deus, cui proprium eſt miſereri ſemper, & parcere: ſuſcipe deprecationem noſtram: vt nos, & omnes famulos tuos, quos delictorum catena conſtringit, miſeratio tuæ pietatis clementer abſoluat.

Exaudi quęſumus Domine, ſupplicum preces, & confitentium tibi parce peccatis: vt pariter nobis indulgentiam tribuas benignus, & pacem.

INeffabilem nobis Domine, misericordiam tuam clementer ostende: vt simul nos, & à peccatis omnibus exuas, & à pœnis, quas pro his meremur, eripias.

DEus, qui culpa offenderis, pęnitentia placaris: preces populi tui supplicantis propitius respice: & flagella tuæ iracundiæ, quæ pro peccatis nostris meremur, auerte.

OMnipotens sempiterne Deus, miserere famulo tuo Pontifici nostro N. & dirige eum secundum tuam clementiam in viam salutis æternæ: vt te donante tibi placita cupiat, & tota virtute perficiat.

DEus, à quo sancta desideria, recta consilia, & iusta sunt opera: da seruis tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem: vt & corda nostra mandatis tuis dedita, & hostium sublata formidine, tempora sint tua protectione tranquilla.

VRe igne sancti Spiritus renes nostros, & cor nostrum, Domine: vt tibi casto corpore seruiamus, & mundo corde placeamus.

FIdelium Deus omnium cōditor & Redemptor animabus famulorum famularumque tuarum remissionem cunctorum tribue pecca-

torum: vt indulgentiam quam semper optauerunt pijs supplicationibus consequantur.

ACtiones nostras quęsumus Domine, aspirando præueni, & adiuuando prosequere: vt cuncta nostra oratio, & operatio à te semper incipiat, & per te cœpta finiatur.

OMnipotens sempiterne Deus, qui viuorum dominaris simul & mortuorum, omniumque misereris, quos tuos fide & opere futuros esse prænoscis: te supplices exoramus: vt pro quibus effundere preces decreuimus, quosque vel præsens sæculum adhuc in carne retinet, vel futurum iam exutos corpore suscepit, intercedentibus omnibus sanctis tuis, pietatis tuæ clementia, omnium delictorum suorum veniam consequantur. Per Dominum nostrum Iesum Christum.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Exaudiat nos omnipotens, & misericors Dominus.
℟. Amen.
℣. Et fidelium animæ per misericordiam Dei requiescant in pace.
℟. Amen.

ALIAE PRECES, & Orationes dicendæ post Litanias pro diuersitate temporum.

Litaniæ dicuntur vsque ad Psalmum, Deus in adiutorium, vt suprà. 277. Deinde ℣.

EGo dixi, Domine miserere mei. ℟. Sana animam meam, quia peccaui tibi.
℣. Conuertere Domine vsquequo.
℟. Et deprecabilis esto super seruos tuos.
℣. Fiat misericordia tua Domine super nos.
℟. Quemadmodum sperauimus in te.
℣. Sacerdotes tui induantur iustitiam.
℟. Et Sancti tui exultent.
℣. Domine saluum fac regem.
℟. Et exaudi nos in die, qua inuocauerimus te.
℣. Saluum fac populum tuum Domine, & benedic hereditati tuæ.
℟. Et rege eos, & extolle illos vsque in æternũ.
℣. Memento congregationis tuæ.
℟. Quam possedisti ab initio.
℣. Fiat pax in virtute tua.
℟. Et abundantia in turribus tuis.
℣. Oremus pro fidelibus defunctis.
℟. Requiem ęternam dona eis Domine, & lux perpetua luceat eis.

℣. Requiescant in pace. ℟. Amen.
℣. Pro fratribus nostris absentibus.
℟. Saluos fac seruos tuos, Deus meus sperantes in te.
℣. Pro afflictis, & captiuis.
℟. Libera eos Deus Israel, ex omnibus tribulationibus suis.
℣. Mitte eis Domine auxilium de sancto.
℟. Et de Sion tuere eos.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Psalmus 78.

DEus venerunt gentes in hereditatem tuam, polluerunt templum sanctum tuum: * posuerunt Ierusalem in pomorum custodiam.

Posuerunt morticinia seruorum tuorum, escas volatilibus cæli: * carnes sanctorum tuorum bestijs terræ.

Effuderunt sanguinem eorum tamquam aquã in circuitu Ierusalem: * & non erat qui sepeliret.

Facti sumus opprobrium vicinis nostris: * subsãnatio, & illusio his, qui in circuitu nostro sũt.

Vsquequo Domine irasceris in finem: * accendetur velut ignis zelus tuus.

Effunde iram tuam in gentes, quæ te non nouerunt: * & in regna, quæ nomen tuum non inuocauerunt.

Quia comederunt Iacob: * & locum eius desolauerunt.

Ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum, cito anticipent nos misericordiæ tuę: * quia pauperes facti sumus nimis.

Adiuua nos Deus salutaris noster: & propter gloriam nominis tui Domine libera nos: * & propitius esto peccatis nostris, propter nomen tuum.

Ne forte dicant in gentibus: vbi est Deus eorum?* & innotescat in nationibus coram oculis nostris.

Vltio sanguinis seruorum tuorum, qui effusus est: * introeat in conspectu tuo gemitus compeditorum.

Secundum magnitudinem brachij tui, * possidefilios mortificatorum.

Et redde vicinis nostris septuplum in sinu eorum: * improperium ipsorum, quod exprobrauerunt tibi Domine.

Nos autem populus tuus, & oues pascuæ tuæ, * confitebimur tibi in sæculum.

In generationem, & generationem * annunciabimus laudem tuam.

Gloria Patri, vel Psalmus. Deus noster refugium. vt suprà. fol. 10.

Psalmus 76.

VOce mea ad Dominum clamaui: * voce mea ad Deum, & intendit mihi.

In die tribulationis meæ Deum exquisiui, manibus meis nocte contra eum: * & non sum deceptus.

Renuit consolari anima mea, * memor fui Dei, & delectatus sum, & exercitatus sum: & defecit spiritus meus.

Anticipauerunt vigilias oculi mei * turbatus sum, & non sum locutus.

Cogitaui dies antiquos: * & annos æternos in mente habui.

Et meditatus sum nocte cum corde meo, * & exercitabar, & scopebam spiritum meum.

Numquid in æternum proijciet Deus: * aut non apponet vt complacitior sit adhuc.

Aut in finem misericordiam suam abscindet, * à generatione in generationem?

Aut obliuiscetur misereri Deus? * aut contine-

bit in ira ſua miſericordias ſuas?
Et dixi nunc cœpi: * hæc mutatio dexteræ Excelſi.
Memor fui operum Domini, * quia memor ero ab initio mirabilium tuorum.
Et meditabor in omnibus operibus tuis: * & in adinuentionibus tuis exercebor.
Deus in ſancto via tua: quis Deus magnus ſicut Deus noſter? * tu es Deus, qui facis mirabilia.
Notam feciſti in populis virtutem tuam: * redemiſti in brachio tuo populum tuum filios Iacob, & Ioſeph.
Viderunt te aquæ Deus, viderunt te aquæ: * & timuerunt, & turbatæ ſunt abyſſi.
Multitudo ſonitus aquarum: * vocem dederunt nubes.
Etenim ſagittæ tuæ tranſeunt: * vox tonitrui tui in rota.
Illuxerunt corruſcationes tuæ orbi terrę: * commota eſt, & contremuit terra.
In mari via tua, & ſemitæ tuæ in aquis multis: * & veſtigia tua non cognoſcentur.
Deduxiſti ſicut oues populum tuum, * in manu Moyſi, & Aaron.

Gloria Patri, & Filio, * & Spiritui ſancto.
Sicut erat, &c.
℣. Domine Deus virtutum conuerte nos.
℟. Et oſtende faciem tuam, & ſalui erimus.
℣. Exurge Chriſte adiuua nos.
℟. Et libera nos propter nomen tuum.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus.

A Cunctis nos, quæſumus Domine, mentis, & corporis defende periculis: & intercedente beata, & glorioſa ſemper Virgine Dei genitrice Maria, cum beatis Apoſtolis tuis Petro, & Paulo, atque beato N. & omnibus ſanctis, ſalutem nobis tribue benignus, & pacem: vt deſtructis aduerſitatibus, & erroribus vniuerſis, Eccleſia tua ſecura tibi ſeruiat libertate. Per Dominum.

Pro Eccleſia ſancta Dei. Oratio.

OMnipotens ſempiterne Deus, qui gloriam tuam omnibus in Chriſto gentibus reuelaſti, cuſtodi opera miſericordiæ tuæ: vt Eccleſia tua toto orbe diffuſa, ſtabili fide in confeſſione tui nominis perſeueret. Per eumdem Dominum.

Pro Papa. Oratio.

DEus omnium fidelium paſtor, & rector, famulum tuum N. quem paſtorem Eccleſiæ tuæ præeſſe voluiſti, propitius reſpice: da ei, quæſumus, verbo & exemplo, quibus prӕeſt, proficere, vt ad vitam vnà cum grege ſibi credito, perueniat ſempiternam. Per Dominum.

Pro omni gradu Eccleſiæ. Oratio.

OMnipotens ſempiterne Deus, cuius ſpiritu totum corpus Eccleſiæ ſanctificatur, & regitur: exaudi nos pro vniuerſis ordinibus ſupplicantes: vt gratiæ tuæ munere ab omnibus tibi gradibus fideliter ſeruiatur. Per Dominum. In vnitate eiuſdem.

Pro quacumque neceſſitate Eccleſiæ de re obtinenda. Oratio.

DEus refugium noſtrum, & virtus, adeſto pijs Eccleſiæ tuæ precibus auctor ipſe pietatis, & præſta: vt quod fideliter petimus, efficaciter conſequamur. Per Dominum.

Contra perſecutores Eccleſiæ. Oratio.

ECcleſiæ tuæ quæſumus Domine, preces placatus admitte: vt deſtructis aduerſitatibus, & erroribus vniuerſis, ſecura tibi ſeruiat libertate. Per Dominum.

Ad implorandum auxilium contra infideles. Oratio.

PIentiſſime Deus, qui iniquitatum ad te conuerſorum non recordaris, ſed eorum gemitus clementer exaudis: reſpice templa tua infidelium manibus profanata, & tui dilecti gregis afflictionem: reminiſcere hæreditatis tuæ effuſione pretioſiſſimi ſanguinis tui Vnigeniti acquiſitæ: vineamque tua plantatam dextera, quam ferus aper exterminare conatur, feruenter viſita: ac illius cultores aduerſus deuaſtantium rabiem tua virtutę corrobora: victores effice: in eaque bene operantes tui fac regni poſſeſſores. Per eumdem.

Pro Imperatore. Oratio.

DEus regnorum omnium, & Chriſtiani maximè protector Imperij: da ſeruo tuo Imperatori noſtro N. triumphum virtutis tuæ ſcienter excolere: vt qui tua conſtitutione eſt princeps, tuo ſemper munere ſit potens. Per.

Pro Rege. Oratio.

QVæſumus omnipotens Deus, vt famulus tuus N. rex noſter, qui tua miſeratione ſuſcepit regni gubernacula, virtutũ etiã omniũ percipiat incrementa: quibus decenter ornatus,

& vitiorũ monſtra deuitare, & ad te, qui via, veritas, & vita es, gratioſus valeat peruenire. Per.

Pro Catechumenis. Oratio.

OMnipotens ſempiterne Deus, qui Eccleſiam tuam noua ſemper prole fœcundas: auge fidem, & intellectum Catechumenis noſtris: vt renati fonte baptiſmatis, adoptionis tuæ filijs aggregentur. Per Dominum.

Vt cunctis mundum purget erroribus. Oratio.

OMnipotẽs ſempiterne Deus, mœſtorum conſolatio, laborantium fortitudo, perueniant ad te preces de quacumque tribulatione clamantium: vt omnes ſibi in neceſſitatibus ſuis miſericordiam tuam gaudeant affuiſſe. Per.

Pro hæreticis, & ſchiſmaticis. Oratio.

OMnipotens ſempiterne Deus, qui ſaluas omnes, & neminem vis perire: reſpice ad animas diabolica fraude deceptas: vt omni hæretica prauitate depoſita, errantium corda reſipiſcant, & ad veritatis tuæ redeant vnitatem. Per Dominum.

Pro perfidis Iudæis. Oratio.

OMnipotens ſempiterne Deus, qui etiam Iudaicam perfidiam à tua miſericordia non repellis: exaudi preces noſtras, quas pro

illius populi obcęcatione deferimus, vt agnita veritatis tuæ luce, quæ Chriſtus eſt, à ſuis tenebris eruatur. Per eumdem Dominum.

Pro Paganis. Oratio.

OMnipotens ſempiterne Deus, qui non mortem peccatorum, ſed vitam ſemper inquiris: ſuſcipe propitius orationem noſtram: & libera paganos ab idolorum cultura, & aggrega Eccleſiæ tuæ ſanctæ, ad laudem & gloriã nominis tui. Per Dominum noſtrum Ieſum Chriſtum Filium tuum: Qui tecum viuit, &c.

Tempore belli. Oratio.

DEus qui conteris bella, & impugnatores in te ſperantium potentia tuæ defenſionis expugnas: auxiliare famulis tuis implorãtibus miſericordiam tuam: vt omnium inimicorum ſuorum feritate depreſſa, inceſſabili te gratiarum actione laudemus. Per Dominum.

Contra Paganos. Oratio.

OMnipotens ſempiterne Deus, in cuius manu ſunt omnium poteſtates, & omnium iura regnorum reſpice in auxilium Chriſtianorum: vt gentes paganorum, quæ in ſua feritate confidunt, dexteræ tuæ potentia conterantur. Per Dominum.

Pro pace. Oratio.

DEus, à quo ſancta deſideria, recta conſilia,& iuſta ſunt opera:da ſeruis tuis illam, quam mundus dare non poteſt, pacem: vt & corda noſtra mandatis tuis dedita, & hoſtium ſublata formidine, tempora ſint tua protectione tranquilla. Per Dominum noſtrum Ieſum Chriſtum filium tuum.

Tempore famis, & peſtis. Oratio.

DA nobis quæſumus Domine, piæ ſupplicationis effectum : & peſtilentiam, famemque propitiatus auerte: vt mortalium corda cognoſcant, & te indignante talia flagella prodire,& te miſerante ceſſare. Per Dominum.

Ad pluuiam petendam. Oratio.

DEus,in quo viuimus,mouemur,& ſumus: pluuiam nobis tribue congruentem : vt præſentibus ſubſidijs ſufficienter adiuti ſempiterna fiducialiter appetamus. Per Dominum.

Ad ſerenitatem petendam. Oratio.

AD te Domine clamantes exaudi: & aeris ſerenitatem nobis tribue ſupplicantibus, vt qui iuſtè pro peccatis noſtris affligimur, miſericordia tua præueniente,clementiam ſentiamus. Per Dominum.

Pro quacumque tribulatione. Oratio.

NE deſpicias, omnipotens Deus populum tuum in afflictione clamantem: ſed propter gloriam nominis tui, tribulatis ſuccurre placatus. Per Dominum.

Pro remiſſione peccatorum. Oratio.

DEus, qui nullum reſpuis, ſed quantumuis peccantibus per pęnitentiam pia miſeratione placaris:reſpice propitius ad preces humilitatis noſtræ, & illumina corda noſtra, vt tua valeamus implere præcepta. Per Dominum.

Pro tentatis, & tribulatis. Oratio.

DEus,qui iuſtificas impium, & nō vis mortem peccatorum, maieſtatem tuam ſuppliciter deprecamur: vt famulos tuos de tua miſericordia confidentes, cæleſti protegas benignus auxilio,& aſſidua protectione conſerues: vt tibi iugiter famulentur, & nullis tentationibus à te ſeparentur. Per Dominum.

Pro iter agentibus. Oratio.

ADeſto Domine ſupplicationibus noſtris, & viam famulorum tuorum in ſalutis tuę proſperitate diſpone: vt inter omnes viæ & vitæ huius varietates, tuo ſemper protegantur auxilio. Per Dominum.

Pro infirmis. Oratio.

OMnipotens sempiterne Deus, salus æterna credentium, exaudi nos pro infirmis famulis tuis, pro quibus misericordiæ tuæ imploramus auxilium: vt reddita sibi sanitate gratiarum tibi in Ecclesia tua referant actiones. Per Dominum.

Pro tribulatione peccatorum. Oratio.

INeffabilem nobis Domine misericordiam tuam clementer ostende: vt simul nos, & à peccatis omnibus exuas, & à pœnis, quas pro his meremur, eripias. Per Dominum nostrum.

Pro peccatis. Oratio.

EXaudi, quæsumus Domine, supplicum preces, & confitentium tibi parce peccatis: vt pariter nobis indulgentiam tribuas benignus, & pacem. Per Dominum.

Pro salute viuorum. Oratio.

PRętende Domine fidelibus tuis dexteram cęlestis auxilij: vt te toto corde perquirant, & quæ dignè postulant, consequi mereantur. Per Dominum.

Pro viuis, & defunctis. Oratio. Omnipotens sempiterne Deus, qui viuorum dominaris. suprà. 281.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Exaudiat nos Dominus.
℟. Et custodiat nos semper. Amen.

PRECES DICENDAE
in principio Congregationis.

VEni sancte Spiritus reple tuorum corda fidelium, & tui amoris in eis ignem accende.

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster. secretò.
℣. Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos à malo.
℣. Memento congregationis tuæ.
℟. Quam possedisti ab initio.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

MEntes nostras, quæsumus Domine, lumine tuæ claritatis illustra: vt videre possimus, quæ agenda sunt, & quæ recta sunt, agere valeamus. Per Christum Dominum.

In fine Congregationis.

KYrie eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison.
Pater noster. secretò.

℣. Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos à malo.
℣. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis. ℟. A templo sancto tuo, quod est in Ierusalem.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

PRæsta nobis, quæsumus Domine, auxilium gratiæ tuæ: vt quæ te auctore facienda cognouimus, te operante impleamus. Per Christum Dominum.

℣. Retribuere dignare Domine benefactoribus nostris viuis, atque defunctis vitam æternam. ℟. Amen.

AD INVOCANDAM gratiam Sancti Spiritus.

Hymnus. Veni creator Spiritus, vt infrà in die Pentecostes, vel hæc Sequentia.

VEni sancte Spiritus, & emitte cælitus lucis tuæ radium.
Veni pater pauperum, veni dator munerum, veni lumen cordium.
Consolator optime, dulcis hospes animæ, dulce refrigerium.
In labore requies, in æstu temperies, in

fletu solatium.
O lux beatissima, reple cordis intima, tuorum fidelium.
Sin e tuo numine, nihil est in homine, nihil est innoxium.
Laua quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium.
Flecte quod est rigidum, foue quod est frigidum, rege quod est deuium.
Da tuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium.
Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen.

℣. Emitte spiritum tuum, & creabuntur.
℟. Et renouabis faciem terræ.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

DEus, qui corda fidelium sancti Spiritus illustratione docuisti: da nobis in eodem spiritu recta sapere, & de eius semper consolatione gaudere. Per Dominum. In vnitate eiusdem.

Alia Oratio.

DEus, cui omne cor patet, & omnis volũtas loquitur, & quem nullum latet secretum:

purifica per infusionem sancti Spiritus cogitationes cordis nostri: vt te perfectè diligere, & dignè laudare mereamur. Per Dominum. In vnitate eiusdem.

Pro deuotis amicis. Oratio.

DEus, qui caritatis dona per gratiam sancti Spiritus tuorum cordibus fidelium infudisti: da famulis, & famulabus tuis, pro quibus tuam deprecamur clmentiam, salutem mentis, & corporis: vt te tota virtute diligant, & quæ tibi placita sunt, tota dilectione perficiant. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum: Qui tecum viuit, & regnat, &c.

Pro inimicis. Oratio.

DEus pacis, caritatisque amator, & custos, da omnibus inimicis nostris pacem, caritatemque veram: cunctorumque eis remissionem tribue peccatorum: nosque ab eorum insidijs potenter eripe. Per Dominum nostrum.

Ad repellendas malas cogitationes. Oratio.

OMnipotens sempiterne Deus respice propitius preces nostras, & libera corda nostra de malarum tẽtationibus cogitationum: vt sancti Spiritus dignum fieri habitaculum mereamur. Per Dominum nostrum Iesum

Chri-

Christum Filium tuum: Qui tecum viuit, & regnat in vnitate eiusdem Spiritus sancti, &c.

Ad postulandam caritatem. Oratio.

DEus, qui diligentibus te facis cuncta prodesse: da cordibus nostris inuiolabilem tuæ caritatis affectum: vt desideria de tua inspiratione concepta, nulla possint tentatione mutari. Per Dominum.

Ad postulandam patientiam. Oratio.

DEus, qui vnigeniti tui patientia antiqui hostis contriuisti superbiam: da nobis quæsumus, quæ idem piè pro nobis pertulit dignè recolere: sicque exemplo eius, nobis aduersantia æquanimiter tolerare. Per eumdem Dominum nostrum. ℟. Amen.

Ad postulandam continentiam. Oratio.

VRe igne Sancti Spiritus renes nostros, & cor nostrum Domine: vt tibi casto corpore seruiamus, & mundo corde placeamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum: Qui tecum viuit & regnat in vnitate Spiritus sancti Deus: per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Exau-

℣. Exaudiat nos Dominus.
℟. Et cuſtodiat nos ſemper. Amen.

GRATIARVM ACTIONES.

Te Deum laudamus. vt ſuprà. 19. vel Hymn. Salutis humanæ Sator. vt infrà in die Aſcenſionis Domini. 311.

Deinde ℣. Benedicamus Patrem, & Filium cum ſancto Spiritu.
℟. Laudemus, & ſuperexaltemus eũ in ſæcula.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat. Oremus.

DEus, cuius miſericordiæ non eſt numerus, & bonitatis infinitus eſt theſaurus, piiſſimæ maieſtati tuæ pro collatis donis gratias agimus: tuam ſemper clementiam exorantes: vt qui petentibus poſtulata concedis, eoſdem non deſerens, ad præmia futura diſponas. Per Dominum noſtrum Ieſum Chriſtum Filium tuum: Qui tecum viuit, & regnat in vnitate Spiritus ſancti Deus: per omnia ſæcula ſæculorum. ℟. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.

HYMNI

Per totum Annum.

In Dominicis, & Ferijs Aduentus Domini.

Hymnus.

CReator alme ſiderum,
Aeternæ lux credentium,
Ieſu Redemptor omnium,
Intende votis ſupplicum.
Qui dæmonis ne fraudibus
Periret orbis, impetu
Amoris actus, languidi
Mundi medela factus es.
Commune qui mundi nefas,
Vt expiares ad crucem
E Virginis ſacrario
Intacta prodis victima.
Cuius poteſtas gloriæ,
Nomenque cum primum ſonat,
Et Cælites, & inferi
Tremente curuantur genu.
Te deprecamur vltimæ
Magnum diei Iudicem,
Armis ſupernæ gratiæ
Defende nos ab hoſtibus.
Virtus, honor, laus, gloria
Deo Patri, cum Filio,

Sancto simul Paraclito,
In sæculorum sæcula. Amen.

In Natiuitate, & Circumcisione Domini, & in Dominicis vsque ad Epiphaniam. Hymnus.

IEsu Redemptor omnium,
Quem lucis ante originem
Parem paternæ gloriæ
Pater supremus edidit.
Tu lumen, & splendor Patris,
Tu spes perennis omnium,
Intende quas fundunt preces
Tui per orbem seruuli.
Memento rerum Conditor,
Nostri quod olim corporis,
Sacrata ab aluo Virginis
Nascendo formam sumpseris.
Testatur hoc præsens dies,
Currens per anni circulum,
Quod solus è sinu Patris
Mundi salus adueneris.
Hunc astra, tellus æquora,
Hunc omne, quod cælo subest,
Salutis Authorem nouæ
Nouo salutat cantico.
Et nos, beata, quos sacri
Rigauit vnda sanguinis;
Natalis ob diem tui
Hymni tributum soluimus.
Iesu tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,

Cum

Cum Patre, & almo Spiritu,
In sempiterna sæcula. Amen.

In festo Sanctorum Innocentium. Hymnus.

SAluete flores Martyrum,
Quos lucis ipso in limine
Christi insecutor sustulit,
Ceu turbo nascentes rosas.
Vos prima Christi victima,
Grex immolatorum tener,
Aram sub ipsam simplices
Palma & coronis luditis.
Iesu tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, & almo Spiritu,
In sempiterna sæcula. Amen.

In Epiphania Domini, & per Octauam. Hymnus.

CRudelis Herodes, nouum
Regem venire quid times
Non eripit mortalia,
Qui regna dat cælestia.
Ibant Magi, quam viderant,
Stellam sequentes præuiam:
Lumen requirunt lumine:
Deum fatentur munere.
Lauacra puri gurgitis
Cælestis Agnus attigit:
Peccata, quæ non detulit,
Nos abluendo sustulit.
Mirum genus potentiæ:
Aquæ rubescunt hydriæ,

Quæ

Quæ iussa vinum fundere,
Meri ministrat pocula.
Iesu tibi sit gloria, vt supra.

In Dominicis, videlicet à ij. post Epiphan. vsque ad primam Dominicam Quadrages. & à iij. post Pentecosten vsque ad Aduentum.

Hymnus.

LVcis Creator optime,
Lucem dierum proferens,
Primordijs lucis nouæ.
Mundi parans originem.
Qui mane iunctum vesperi
Diem vocari præcipis:
Illabitur tetrum chaos,
Audi preces cum fletibus.
Ne mens grauata crimine,
Vitæ sit exul munere,
Dum nil perenne cogitat,
Seseque culpis illigat.
Cæleste pulset ostium:
Vitale tollat præmium:
Vitemus omne noxium:
Purgemus omne pessimum.
Præsta Pater pijssime,
Patrique compar Vnice,
Cum Spiritu Paraclito,
Regnans per omne sæculum. Amen.

In ferijs post Octauam Epiphan. vsque ad Sabbatum post Cineres: & post festum Sanctissimæ Trinitatis vsque ad Aduentum.

Feria secunda. Hymnus.

IMmense Cæli Conditor,
Qui mixta ne confunderent,
Aquæ fluenta diuidens,
Cælum dedisti limitem.
Firmans locum cælestibus,
Simulque terræ riuulis,
Vt vnda flammas temperet,
Terræ solum ne dissipent.
Infunde nunc pijssime,
Donum perennis gratiæ:
Fraudis nouæ ne casibus
Nos error atterat vetus.
Lucem fides adaugeat:
Sic luminis iubar ferat:
Hæc vana cuncta proterat:
Hanc falsa nulla comprimant.
Præsta, Pater pijssime, vt suprà.

Feria tertia. Hymnus.

TElluris alme Conditor,
Mundi solum qui separans,
Pulsis aquæ molestijs,
Terram dedisti immobilem.
Vt germen aptum proferens,
Fuluis decora floribus,
Fecunda fructu sisteret,
Pastumque gratum redderet.
Mentis perustæ vulnera
Munda virore gratiæ,
Vt facta fletu diluat,

Motuſque prauos atterat.
Iuſſis tuis obtemperet:
Nullis malis approximet:
Bonis repleri gaudeat,
Et mortis ictum neſciat.
Præſta pater pijſſime, vt ſuprà.

Feria quarta. Hymnus.

CAeli Deus ſanctiſſime,
Qui lucidas mundi plagas
Candore pingis igneo,
Augens decoro lumine.
Quarto die qui flammeam
Dum Solis accendis rotam;
Lunæ miniſtras ordinem,
Vagoſque curſus ſiderum.
Vt noctibus, vel lumini
Diremptionis terminum,
Primordijs & menſium
Signum dares notiſſimum.
Expelle noctem cordium:
Abſterge ſordes mentium:
Reſolue culpæ vinculum:
Euerte moles criminum.
Præſta Pater pijſſime, vt ſuprà.

Feria quinta. Hymnus.

MAgnæ Deus potentiæ,
Qui fertili natos aqua
Partim relinquis gurgiti,
Partim leuas in aera.
Demerſa lymphis imprimens,

Subuecta Cælis erigens:
Vt ſtirpe ab vna prodita
Diuerſa repleant loca.
Largire cunctis ſeruulis,
Quos mundat vnda ſanguinis,
Neſcire lapſus criminum,
Nec ferre mortis tædium.
Vt culpa nullum deprimat:
Nullum efferat iactantia:
Eliſa mens ne concidat:
Elata mens ne corruat.
Præſta pater pijſſime, vt ſuprà. 304.

Feria ſexta. Hymnus.

HOminis ſuperne Conditor,
Qui cuncta ſolus ordinans,
Humum iubes producere
Reptantis, & feræ genus.
Et magna rerum corpora,
Dictu iubentis viuida,
Per temporum certas vices
Obtemperare ſeruulis.
Repelle quod cupidinis
Ciente vi nos, impetit,
Aut moribus ſe ſuggerit,
Aut actibus ſe interſerit.
Da gaudiorum præmia,
Da gratiarum munera:
Diſſolue litis vincula,
Adſtringe pacis fœdera.
Præſta Pater pijſſime

Patrique compar vnice,
Cum Spiritu Paraclito
Regnans per omne sæculum. Amen.

Sabbato. Hymnus.

IAm sol recedit igneus:
Tu lux perennis Vnitas,
Nostris beata Trinitas
Infunde lumen cordibus.
Te mane laudum carmine,
Te deprecamur vespere.
Digneris, vt te supplices
Laudemus inter Cælites.
Patri, simulque Filio,
Tibique sancte Spiritus,
Sicut fuit, sit iugiter
Sæclum per omne gloria. Amen.

In Dominicis, & ferijs Quadragesimæ vsque ad Dominicam Passionis, (incipiendo in Sabbato post Cineres,) in primis, & secundis Vesperis.

Hymnus.

AVdi benigne Conditor,
Nostras preces cum fletibus,
In hoc sacro ieiunio
Fusas quadragenario.
Scrutator alme cordium
Infirma tu scis virium:
Ad te reuersis exhibe
Remissionis gratiam.
Multum quidem peccauimus,
Sed parce confitentibus:

Ad nominis laudem tui
Confer medelam languidis.
Concede nostrum conteri
Corpus per abstinentiam;
Culpæ vt relinquant pabulum
Ieiuna corda criminum.
Præsta beata Trinitas,
Concede simplex Vnitas,
Vt fructuosa sint tuis
Ieiuniorum munera. Amen.

Sequens Hymnus dicitur à Dominica Passionis vsque ad feriam quintam in Cœna Domini, & in festo Inuentionis Sanctæ Crucis: sed vbi dicitur:
Hoc passionis tempore, dicatur.
In hoc Paschali gaudio.
In festo verò exaltationis S. Crucis, vbi dicitur, Hoc passionis, dicatur, In hac triumphi gloria.

Hymnus.

VExilla Regis prodeunt:
Fulget Crucis mysterium,
Qua vita mortem pertulit,
Et morte vitam protulit.
Quæ vulnerata lanceæ
Mucrone diro, criminum
Vt nos lauaret sordibus,
Manauit vnda, & sanguine.
Impleta sunt, quæ concinit
Dauid fideli carmine,
Dicendo nationibus:
Regnauit à ligno Deus.

Arbor decora, & fulgida,
Ornata Regis purpura,
Electa digno ſtipite
Tam ſancta membra tangere.
Beata, cuius brachijs
Pretium pependit ſæculi,
Statera facta corporis,
Tulitque prædam Tartari.
O Crux aue ſpes vnica,
Hoc paſſionis tempore
Pijs adauge gratiam,
Reiſque dele crimina.
Te, fons ſalutis Trinitas
Collaudet omnis ſpiritus:
Quibus Crucis victoriam
Largiris, adde præmium. Amen.

In Dominicis, & ferijs ab Octaua Paſchæ vſque ad feſtum Aſcenſionis Domini. Hymnus.

AD regias Agni dapes,
Stolis amicti candidis
Poſt tranſitum Maris rubri
Chriſto canamus Principi.
Diuina cuius Caritas
Sacrum propinat ſanguinem,
Almique membra corporis
Amor Sacerdos immolat.
Sparſum cruorem poſtibus
Vaſtator horret Angelus:
Fugitque diuiſum mare:
Merguntur Hoſtes fluctibus.

Iam Paſcha noſtrum Chriſtus eſt,
Paſchalis idem Victima,
Et pura puris mentibus
Sinceritatis Azyma.
O vera cæli victima,
Subiecta cui ſunt Tartara,
Soluta mortis vincula,
Recepta vitæ præmia.
Victor ſubactis inferis
Trophæa Chriſtus explicat
Cæloque aperto, ſubditum
Regem tenebrarum trahit.
Vt ſis perenne mentibus
Paſchale Ieſu gaudium,
A morte dira criminum,
Vitæ renatos libera.
Deo Patri ſit gloria,
Et Filio, qui à mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In ſempiterna ſæcula. Amen.

In Aſcenſione Domini, & in alijs diebus ſequentibus vſque ad Pentecoſten. Hymnus.

SAlutis humanæ Sator,
Ieſu voluptas cordium,
Orbis redempti Conditor,
Et caſta lux Amantium.
Qua victus es clementia,
Vt noſtra ferres crimina?
Mortem ſubires Innocens,
A morte nos, vt tolleres?

Perrumpis infernum chaos,
Vinctis catenas detrahis,
Victor triumpho nobili
Ad dexteram Patris sedes.
Te cogat Indulgentia,
Vt damna nostra sarcias,
Tuique vultus compotes
Dites beato lumine.
Tu Dux ad astra, & semita,
Sis meta nostris cordibus,
Sis lacrymarum gaudium,
Sis dulce vitæ præmium. Amen.

In festo Pentecostes, & per Octauam. Hymnus.

VEni Creator Spiritus?
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quæ tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons viuus, ignis, caritas,
Et spiritalis vnctio.
Tu septiformis munere,
Digitus Paternæ dexteræ,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus:
Infunde amorem cordibus:
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius,

Pacemque dones protinus:
Ductore sic te præuio
Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Teque vtriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui à mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In sæculorum sæcula. Amen.

In festo SS. Trinitatis. Hymnus. Iam Sol recedit igneus. 308.

In festo Corporis Christi, & per Octauam. Hymnus.

PAnge lingua gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium,
Fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.
Nobis datus, nobis natus
Ex intacta Virgine,
Et in mundo conuersatus,
Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine.
In supremæ nocte cœnæ
Recumbens cum fratribus,
Obseruata lege plene
Cibis in legalibus,

Cibum turbæ duodenæ
Se dat suis manibus.
Verbum caro, panem verum
Verbum carnem efficit:
Fitque sanguis Christi merum,
Et si sensus deficit:
Ad firmandum cor sincerum.
Sola fides sufficit.
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Nouo cedat ritui:
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus, & iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit & benedictio:
Procedenti ab vtroque
Compar sit laudatio. Amen.

In festo Cathedræ S. Petri. Hymnus.

Quodcumque in orbe nexibus reuinxeris,
Erit reuinctum Petre in Arce siderum:
Et quod resoluit hic potestas tradita,
Erit solutum cæli in alto vertice:
In fine mundi iudicabis sæculum.
Patri perenne sit per æuum gloria,
Tibique laudes concinnamus inclytas
Aeterne nate, sit superne Spiritus,
Honor tibi, decusque sancta iugiter

Laudetur omne Trinitas per sæculum. Amen.

In Conuersione, & Commem. S. Pauli. Hymnus.

Egregie Doctor Paule mores instrue,
Et nostra tecum pectora in cælum trahe:
Velata dum meridiem cernat fides,
Et solis instar sola regnet caritas.
Sit Trinitati sempiterna gloria,
Honor, potestas, atque iubilatio,
In vnitate, quæ gubernat omnia,
Per vniuersa æternitatis sæcula. Amen.

In omnibus festiuitatibus B. Mariæ Virg. Hymnus.

Ave maris stella,
Dei Mater alma,
Atque semper Virgo,
Felix cæli porta.
Sumens illud Aue,
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Heuæ nomen.
Solue vincla reis,
Profer lumen cæcis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.
Monstra te esse matrem,
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus
Tulit esse tuus.
Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos,

Mites fac & castos.
Vitam præsta puram,
Iter para tutum,
Vt videntes Iesum,
Semper collætemur.
Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui sancto,
Tribus honor vnus. Amen.

In Natiuitate S. Ioannis Baptistæ, & per Oct. Hymnus.

VT queant laxis resonare fibris
Mira gestorum famuli tuorum,
Solue polluti labij reatum
Sancte Ioannes.
Nuncius celso veniens Olympo
Te Patri magnum fore nasciturum,
Nomen, & vitæ seriem gerendæ
Ordine promit.
Ille promissi dubius superni
Perdidit promptæ modulos loquelæ:
Sed reformasti genitus peremptæ
Organa vocis.
Ventris obstruso recubans cubili
Senseras Regem thalamo manentem:
Hinc parens nati meritis vterque
Abdita pandit.
Sit decus Patri, genitæque Proli,
Et tibi compar vtriusque virtus
Spiritus semper, Deus vnus omni
Temporis æuo. Amen.

In festo Apostolorum Petri, & Pauli. Hymnus.

DEcora lux æternitatis, auream
Diem beatis irrigauit ignibus,
Apostolorum quæ coronat Principes,
Reisque in astra liberam pandit viam.
Mundi magister, atque cæli ianitor,
Romæ parentes, Arbitrique gentium
Per ensis ille, hic per Crucis victor necem
Vitæ senatum laureati possident.
O Roma felix, quæ duorum Principum
Es consecrata glorioso sanguine:
Horum cruore purpurata ceteras
Excellis Orbis vna pulchritudines.
Sit Trinitati sempiterna gloria,
Honor, potestas, atque iubilatio,
In vnitate, quæ gubernat omnia,
Per vniuersa sæculorum sæcula. Amen.

Per Octauam Apostolorum Petri, & Pauli dicitur Hymnus de communi Apostolorum.

In festo sanctæ Mariæ Magdalenæ. Hymnus.

PAter superni luminis,
Cum Magdalenam respicis,
Flammas amoris excitas,
Geluque soluis pectoris.
Amore currit saucia
Pedes beatos vngere
Lauare fletu, tergere
Comis, & ore lambere.
Adstare non timet cruci,
Sepulchro inhæret anxia:

Truces nec horret milites:
Pellit timorem caritas.
O vera Christi caritas,
Tu nostra purga crimina,
Tu corda reple gratia,
Tu redde cæli præmia.
Patri, simulque Filio,
Tibique sancto Spiritus
Sicut fuit, sit iugiter
Sæclum per omne gloria. Amen.

In festo S. Petri ad Vincula. Hymnus.

MIris modis repente liber, ferrea
Christo iubente vincla Petrus exuit:
Ouilis ille Pastor, & Rector gregis
Vitæ recludit Pascua, & fontes sacros;
Ouesque seruat creditas, arcet lupos.
Patri perenne sit per æuum gloria
Tibique laudes concinamus inclytas
Aeterne Nate, sit superne Spiritus
Honor tibi, decusque: Sancta iugiter
Laudetur omne Trinitas per sæculum. Amen.

In festo Transfigurationis Domini. Hymnus.

QVicumque Christum quæritis,
Oculos in altum tollite:
Illic licebit visere
Signum perennis gloriæ.
Illustre quiddam cernimus,
Quod nesciat finem pati,
Sublime, celsum, interminum,
Antiquius Cælo, & Chao.

Hic ille Rex est Gentium,
Populique Rex Iudaici,
Promissus Abrahæ Patri,
Eiusque in æuum semini.
Hunc & prophetis testibus,
Iisdemque signatoribus
Testator, & Pater iubet
Audire nos, & credere.
Iesu, tibi sit gloria,
Qui te reuelas paruulis,
Cum Patre, & almo Spiritu,
In sempiterna sæcula. Amen.

In festo S. Michaelis Archangeli. Hymnus.

TE splendor, & virtus Patris,
Te vita Iesu cordium,
Ab ore, qui pendent tuo,
Laudamus inter Angelos.
Tibi mille densa millium
Ducum corona militat:
Sed explicat Victor Crucem
Michael salutis signifer.
Draconis hic dirum caput
In ima pellit tartara,
Ducemque cum rebellibus,
Cælesti ab arce fulminat.
Contra Ducem superbiæ
Sequamur hunc nos Principem,
Vt detur ex Agni throno
Nobis corona gloriæ,
Patri, simulque Filio,

Tibique sancte Spiritus
Sicut fuit, sit iugiter
Sæclum per omne gloria. Amen.

In festo omnium Sanctorum, & per Octauam.

Hymnus.

PLacare, Christe, seruulis,
Quibus Patris clementiam
Tuæ ad Tribunal gratiæ
Patrona Virgo postulat.
Et vos beata, per nouem
Distincta gyros agmina;
Antiqua cum præsentibus,
Futura damna pellite.
Apostoli cum vatibus
Apud seuerum Iudicem,
Veris reorum fletibus
Exposcite indulgentiam.
Vos purpurati Martyres,
Vos candidati præmio
Confessionis exules
Vocate nos in patriam.
Choræa casta Virginum,
Et quos Eremus Incolas
Transmisit astris; Cælitum
Locate nos in sedibus.
Auferte gentem perfidam
Credentium de finibus.
Vt vnus omnes vnicum
Ouile nos Pastor regat.
Deo Patri sit gloria,

Natoque Patris vnico,
Sancto simul Paraclito,
In sempiterna sæcula. Amen.

In Natali Apostolorum, & Euangelistarum. Hymnus.

EXultet Orbis gaudijs:
Cælum resultet laudibus.
Apostolorum gloriam
Tellus, & Astra concinunt.
Vos sæculorum Iudices,
Et vera Mundi Lumina:
Votis precamur cordium:
Audite voces supplicum.
Qui templa cæli clauditis,
Serasque verbo soluitis,
Nos à reatu noxios
Solui iubete quæsumus.
Præcepta quorum protinus
Languor, salusque sentiunt,
Sanate mentes languidas:
Augete nos virtutibus.
Vt cum redibit Arbiter
In fine Christus sæculi;
Nos sempiterni gaudij
Concedat esse compotes.
Patri, simulque Filio,

In communi Apostolorum, & Euangelistarum tempore Paschali. Hymnus.

TRistes erant Apostoli
De Christi acerbo funere,
Quem morte crudelissima

Serui necarant impij.
Sermone verax Angelus
Mulieribus prædixerat:
Mox ore Christus gaudium
Gregi feret fidelium.
Ad anxios Apostolos
Currunt statim dum Nunciæ,
Illæ micantis obuia
Christi tenent vestigia.
Galileæ ad alta montium
Se conferunt Apostoli:
Iesuque, voti compotes,
Almo beantur lumine.
Vt sis perenne mentibus
Paschale Iesu gaudium:
A morte dira criminum
Vitæ renatos libera.
Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui à mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In sempiterna sæcula. Amen.

In natali vnius Martyris. Hymnus.

DEus tuorum militum
Sors, & corona, præmium
Laudes canentes Martyris,
Absolue nexu criminis.
Hic nempe Mundi gaudia,
Et blanda fraudum pabula
Imbuta felle deputans
Peruenit ad cælestia.

Pœnas cucurrit fortiter,
Et sustulit viriliter,
Fundensque pro te sanguinem
Aeterna dona possidet.
Ob hoc precatu supplici
Te poscimus pijssime:
In hoc triumpho Martyris
Dimitte noxam seruulis.
Laus, & perennis gloria
Patri sit, atque Filio,
Sancto simul Paraclito
In sempiterna sæcula. Amen.

In natali plurium Martyrum. Hymnus.

SAnctorum meritis inclita gaudia
Pangamus, socij, gestaque fortia
Gliscens fert animus promere cantibus
Victorum genus optimum.
Hi sunt quos fatuè Mundus abhorruit;
Hunc fructu vacuum, floribus aridum
Contempsere tui nominis Asseclæ
Iesu Rex bone Cælitum.
Hi pro te furias, atque minas truces
Calcarunt hominum, sæuaque verbera:
His cessit lacerans fortiter vngula,
Nec carpsit penetralia.
Cæduntur gladijs more bidentium:
Non murmur resonat, non quærimonia;
Sed corde impauido, mens benè conscia
Conseruat patientiam.
Quæ vox, quæ poterit lingua retexere,

Quæ tu Martyribus munera præparas?
Rubri nam fluido ſanguine fulgidis
Cingunt tempora laureis.
Te ſumma ò Deitas, vnaque poſcimus;
Vt culpas abigas, noxia ſubtrahas,
Da pacem famulis; vt tibi gloriam
Annorum in ſeriem canant. Amen.

In Communi plurium Martyrum tempore Paſchali. Hymnus.

REx glorioſe Martyrum,
Corona confitentium,
Qui reſpuentes terrea
Perducis ad cæleſtia.
Aurem benignam protinus
Intende noſtris vocibus:
Trophea ſacra pangimus:
Ignoſce quod deliquimus.
Tu vincis inter Martyres,
Parciſque Confeſſoribus:
Tu vince noſtra crimina,
Largitor Indulgentiæ.
Deo Patri ſit gloria,
Eiuſque ſoli Filio,
Cum Spiritu Paraclito,
Nunc, & per omne ſæculum. Amen.

In natali Confeſſorum. Hymnus.

ISte Confeſſor Domini colentes
Quem piè laudant populi per orbem:
Hæc die lætus meruit beatas
Scandere ſedes.

Si non eſt dies obitus, dicatur.

Hac die lætus meruit ſupremos
Laudis honores.
Qui pius, prudens, humilis, pudicus,
Sobriam duxit ſine labe vitam,
Donec humanos animauit auræ
Spiritus artus.
Cuius ob præſtans meritum frequenter,
Aegra quæ paſſim iacuere, membra
Viribus morbi domitis, ſaluti
Reſtituuntur.
Noſter hinc illi Chorus obſequentem
Concinit laudem, celebreſque palmas;
Vt pijs eius precibus iuuemur
Omne per æuum.
Sit ſalus illi, decus, atque virtus,
Qui ſuper cæli ſolio coruſcans,
Totius mundi ſeriem gubernat
Trinus, & vnus. Amen.

In natali Virginum & Martyrum. Hymnus.

IEſu, Corona Virginum,
Quem mater illa concipit,
Quæ ſola Virgo parturit:
Hæc vota clemens accipe.
Qui pergis inter lilia,
Septus Choreis Virginum,
Sponſus decorus gloria,
Sponſiſque reddens præmia.
Quocumque tendis, Virgines
Sequuntur, atque laudibus

Post te canentes cursitant,
Hymnosque dulces personant.
Te deprecamur supplices;
Nostris vt addas sensibus,
Nescire prorsus omnia
Corruptionis vulnera.
Virtus, honor, laus, gloria
Deo Patri cum Filio,
Sancto simul Paraclito
In sæculorum sæcula. Amen.

In natali Sanctæ Martyris tantum, & nec virginis nec martyris. Hymnus.

FOrtem virili pectore
Laudemus omnes feminam,
Quæ sanctitatis gloria
Vbique fulget inclyta.
Hæc sancto amore saucia,
Dum mundi amorem noxium
Horrescit ad cælestia
Iter peregit arduum.
Carnem domans ieiunijs,
Dulcique mentem pabulo
Orationis nutriens,
Cæli potitur gaudijs.
Rex Christe virtus fortium,
Qui magna solus efficis,
Huius precatu quæsumus,
Audi benignus supplices,
Deo Patri sit gloria,
Eiusque soli Filio,

Cum Spiritu Paraclito,
Nunc, & per omne sæculum. Amen.

In Dedicatione Ecclesiæ. Hymnus.

CAelestis Vrbs Ierusalem,
Beata pacis visio,
Quæ celsa de viuentibus
Saxis ad astra tolleris,
Sponsæque ritu cingeris
Mille Angelorum millibus.
O forte nupta prospera,
Dotata Patris gloria,
Respersa Sponsi gratia,
Regina formosissima,
Christo iugata Principi,
Cæli corusca Ciuitas.
Hic margaritis emicant,
Patentque cunctis ostia:
Virtute namque præuia
Mortalis illuc ducitur,
Amore Christi percitus
Tormenta quisquis sustinet.
Scalpri salubris ictibus,
Et tunsione plurima,
Fabri polita malleo
Hanc saxa molem construunt,
Aptisque iuncta nexibus
Locantur in fastigio.
Decus Parenti debitum
Sit vsquequaque Altissimo,
Natoque Patris vnico,

Et inclyto Paraclito,
Cuius laus, poteſtas, gloria
Aeterna ſit per ſæcula. Amen.

ORATIONES
Dominicales, & Feriales.

Cum ſuis Antiphonis, & Verſiculis per Annum.

Dominica prima Aduentus. Antiphona.

NE timeas Maria, inueniſti enim gratiam apud Dominum: ecce concipies, & paries filium. Alleluia. ℣. Rorate cæli deſuper, & nubes pluant iuſtum. ℟. Aperiatur terra, & germinet Saluatorem. Oratio.

EXcita quæſumus Domine, potentiam tuam, & veni: vt ab imminẽtibus peccatorum noſtrorum periculis, te mereamur protegente, eripi, te liberãte, ſaluari. Qui viuis, & regnas cum Deo Patre in vnitate Spiritus ſancti Deus: per omnia ſæcula ſæculorum. ℟. Amen.

Dominica ij. Aduentus. Aña. Tu es, qui venturus es, an alium expectamus? Dicite Ioanni, quæ vidiſtis: Ad lumen redeunt cæci, mortui reſurgunt, pauperes euangelizantur, alleluia. ℣. Rorate cæli. vt ſupra. Oratio.

EXcita Domine corda noſtra ad præparandas Vnigeniti tui vias: vt per eius aduentum purificatis tibi mentibus ſeruire mereamur. Qui tecum viuit, &c.

Dominica tertia Aduentus, Antiphona.

Beata es Maria, quæ credidiſti Domino: perficientur in te, quæ dicta ſunt tibi á Domino, alleluia.

Hæc Aña. prætermittitur, ſi ponenda ſit vna ex Añis maioribus, vt infrà. ℣. Rorate cæli. vt ſuprà.

Oratio

AVrem tuam,quæsumus Domine, precibus nostris accommoda: & mentis nostræ tenebras gratia tuæ visitationis illustra. Qui viuis, & regnas, &c.

Sequentes Antiphonæ maiores inchoantur die 17. Decembris, & singulæ dicuntur per ordinem, vsque ad diem ante Vigiliam Natiuitatis Domini, ℣. & Oratio dicitur de Dominica præcedenti,quando non assignantur propriæ. Antiphona.

17 O Sapientia, quæ ex ore Altissimi prodijsti, attingẽs à fine vsque ad finẽ,fortiter,suauiterque disponens omnia:veni ad docendum nos viã prudentiæ. Antiphona.

18 O Adonai, & Dux domus Israel,qui Moysi in igne flãmæ rubi apparuisti, & ei in Sina legem dedisti deprecabuntur:veni ad liberandũ nos,iam noli tardare. Aña.

19 O radix Iesse, qui stas in signum populorum, super quem cõtinebunt reges os suum, quem gentes deprecabuntur:veni ad liberandum nos,iã noli tardare. Aña.

20 O clauis Dauid,& sceptrum domus Israel; qui aperis, & nemo claudit: claudis, & nemo aperit: Veni, & educ vinctum de domo carceris sedentem in tenebris, & vmbra mortis. Antiphona.

21 O oriens splendor lucis ęternę,& sol iustitię:veni,& illumina sedentes in tenebris, & vmbra mortis. Aña.

22 O rex gentium, & desideratus earum,lapisq. angularis, qui facis vtraque vnum: veni,& salua hominem, quem de limo formasti. Antiphona.

23 O Emmanuel, Rex, & legifer noster, expectatio gentium,& Saluator earum: veni ad saluandum nos, Domine Deus noster.

Fe-

Feria iv. Quatuor temporum Aduent. si venerit ante 17. Decembris dicitur hæc Antiphona. Ecce ancilla Domini: fiat mihi secundum verbum tuum.

℣. Rorate cæli. vt suprà.329. Oratio.

PRæsta quæsumus omnipotens Deus: vt redemptionis nostræ ventura solemnitas,& pręsentis nobis vitæ subsidia conferat,& æternæ beatitudinis præmia largiatur. Per Dominum.

Feria vj. Quatuor Temp. Adu. si venerit ante 17. Decembris dicitur hæc Antiphona. Hoc est testimonium, quod perhibuit Ioannes: Qui post me venit,ante me factus est. ℣. Rorate. vt suprà. 329. Oratio.

EXcita quæsumus Domine potentiam tuam,& veni: vt hi,qui in tua pietate confidunt,ab omni citius aduersitate liberentur. Qui viuis.

Sabbato Quatuor Temporum Aduẽt. Antiphona. O. ℣. Rorate. vt suprà.329. Oratio.

DEus, qui conspicis, quia ex nostra prauitate affligimur: concede propitius, vt ex tua visitatione consolemur. Qui viuis,&c.

Dominica iiij. Aduentus, Antiphona, O.

℣. Rorate. vt suprà. 329. Oratio.

EXcita, quęsumus Domine, potentiam tuam, & veni,& magna nobis virtute succurre: vt per auxilium gratiæ tuæ, quod peccata nostra præpediunt, indulgentia tuæ propitiationis acceleret. Qui viuis.

In Vig. Natiu. Dñi, Aña. Cum ortus fuerit sol de cęlo, videbitis Regem regum procedentem à Patre, tãquam sponsum de thalamo suo. ℣. Crastina die delebitur iniquitas terræ. ℟. Et regnabit super nos Saluator mundi.

Ora-

Oratio.

DEus, qui nos redemptionis nostræ annua expectatione lætificas: præsta, vt vnigenitum tuum, quem Redemptorem læti suscipimus, venietem quoque iudicem securi videamus Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum. Qui tecum, &c.

Dominica infra Oct. Natiuitatis Domini, Antiphona. Puer Iesus proficiebat ætate, & sapientia coram Deo, & hominibus. ℣. Verbum caro factum est, alleluia. ℟. Et habitauit in nobis, alleluia. Oratio.

OMnipotens sempiterne Deus, dirige actus nostros in beneplacito tuo: vt in nomine dilecti filij tui mereamur bonis operibus abundare. Per Dominum.

Dominica infra Octa. Epiph. Antiphona. Fili, quid fecisti nobis sic? ego & pater tuus dolentes quærebamus te. Quid est quod me quærebatis? nesciebatis quia in ijs, quæ Patris mei sunt, oportet me esse? ℣. Reges Tharsis, & insulæ munera offerent. ℟. Reges Arabum, & Saba dona adducent. Oratio.

VOta, quæsumus Domine supplicantis populi cælesti pietate prosequere: vt & quæ agenda sunt, videant, & adimplenda quæ viderint, conualescant. Per.

Dominica ij post Epiph. Antiphona. Deficiente vino, iussit Iesus impleri hydrias aqua, quæ in vinum conuersa est, alleluia. ℣. Dirigatur Domine oratio mea. ℟. Sicut incensum in conspectu tuo. Oratio.

OMnipotens sempiterne Deus, qui cælestia simul & terrena moderaris: supplicationes populi tui clementer exaudi: & pacem tuam nostris concede temporibus. Per Dominum.

Dominica iij. post Epiph. Antiphona. Domine, si vis, potes me mundare: & ait Iesus: volo, mundare. ℣. Dirigatur Domine. vt suprà. 332. Oratio.

OMnipotens sempiterne Deus, infirmitatem nostram propitius respice: atque ad protegendum nos, dexteram tuæ maiestatis extende. Per Dominum.

Dominica iiij. post Epiph. Antiphona. Domine, salua nos, perimus: impera, & fac Deus tranquillitatem. ℣. Dirigatur. 332. Oratio.

DEus, qui nos in tantis periculis constitutos, pro humana scis fragilitate non posse subsistere: da nobis salutem mentis, & corporis: vt ea, quæ pro peccatis nostris patimur, te adiuuante, vincamus. Per Dominum.

Dominica v. post Epiph. Antiphona. Colligite primũ zizania, & alligate ea in fasciculos ad comburendum: triticum autem congregate in horreum meum, dicit Dominus. ℣. Dirigatur. 332. Oratio.

FAmiliam tuam, quæsumus Domine, continua pietate custodi: vt quæ in sola spe gratiæ cælestis innititur, tua semper protectione muniatur. Per Dominum.

Dominica vj. post Epiph. Aña. Simile est regnum cęlorum fermento, quod acceptum mulier abscondit in farinæ satis tribus, donec fermentatum est totum. ℣. Dirigatur. 332. Oratio.

PRæsta quæsumus omnipotens Deus: vt semper rationabilia meditantes: quæ tibi sunt placita, & dictis exequamur, & factis. Per Dominum.

Dominica in Septuagesima, Aña. Dixit paterfamilias operarijs suis: Quid hic statis tota die otiosi? At illi respõdentes, dixerunt: Quia nemo nos conduxit. Ite & vos in

vineam meam: & quod iustum fuerit dabo vobis.
℣. Dirigatur Domine. 332. Oratio.

PReces populi tui, quæsumus Domine, clementer exaudi: vt qui iustè pro peccatis nostris affligimur: pro tui nominis gloria misericorditer liberemur. Per.

Dominica in Sexagesima. Antiphona. Vobis datum est nosse mysterium regni Dei, ceteris autem in parabolis, dixit Iesus discipulis suis. ℣. Dirigatur Domine. 332.
Oratio.

DEus, qui conspicis, quia ex nulla nostra actione confidimus: concede propitius, vt contra aduersa omnia, Doctoris Gentium protectione muniamur. Per.

Dominica in Quinquag. Aña. Stans autem Iesus iussit cæcum adduci ad se, & ait illi: Quid vis, vt faciā tibi? Domine, vt videam. Et Iesus ait illi: Respice, fides tua te saluum fecit. Et statim vidit, & sequebatur illum magnificans Deum. ℣. Dirigatur. 332. Oratio.

PReces nostras, quæsumus Domine, clementer exaudi: atque à peccatorum vinculis absolutos, ab omni nos aduersitate custodi. Per Dominum.

TEMPORE QVADRAGESIMAE.

Feria iiij. Cinerum. Antiphona.

THesaurizate vobis thesauros in cælo, vbi nec ærugo, nec tinea demolitur.
℣. Dirigatur. 332. Oratio.

PRæsta Domine fidelibus tuis: vt ieiuniorum veneranda solemnia, & congrua pietate suscipiant, & secura deuotione percurrant. Per Dominum.

Feria v. Aña. Domine, non sum dignus, vt intres sub tectum meum: sed tantùm dic verbo, & sanabitur puer

meus. ℣. Dirigatur. 332. Oratio.

DEus, qui culpa offenderis, pęnitentia placaris: preces populi tui supplicantis propitius respice: & flagella tuæ iracundiæ, quæ pro peccatis nostris meremur auerte. Per Dominum.

Feria vj. Antiphona. Tu autem cum oraueris, intra in cubiculum tuum, & clauso ostio, ora patrem tuum.
℣. Dirigatur. 332. Oratio.

INchoata ieiunia, quæsumus Domine, benigno fauore prosequere: vt obseruantiam, quam corporaliter exhibemus, mētibus etiam sinceris exercere valeamus. Per Dominum nostrum.

Sabbato, Antiphona. Tunc inuocabis, & Dominus exaudiet: clamabis, & dicet, Ecce adsum.
℣. Dirigatur Domine 332. Oratio.

ADesto Domine supplicationibus nostris, & concede: vt hoc solemne ieiunium, quod animabus, corporibusque curandis salubriter institutum est, deuoto seruitio celebremus. Per Dominum.

Dominica j. Quadr. Aña. Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nūc dies salutis: in his ergo diebus exhibeamus nosmetipsos sicut Dei ministros, in multa patientia, in ieiunijs, in vigilijs, & in caritate non ficta. ℣. Angelis suis Deus mandauit de te. ℟. Vt custodiant te in omnibus vijs tuis. Oratio.

DEus, qui Ecclesiam tuam, annua quadragesimali obseruatione purificas: pręsta familiæ tuæ: vt quod à te obtinere abstinendo nititur, hoc bonis operibus exequatur. Per Dominum.

Feria ij. Antiphona. Quod vni ex minimis meis feci-

ſtis, mihi feciſtis, dicit Dominus. ℣. Angelis ſuis. vt ſuprà. Oratio.

CONuerte nos Deus ſalutaris noſter: & vt nobis ieiunium quadrageſimale proficiat, mentes noſtras cęleſtibus inſtrue diſciplinis. Per Dominum.

Feria iij. Antiphona. Scriptum eſt enim, quia domus mea domus orationis eſt cunctis gentibus: vos autem feciſtis illam ſpeluncam latronum: & erat quotidie docés in templo. ℣. Angelis ſuis. 335. Oratio.

REſpice Domine familiam tuam, & præſta: vt apud te mens noſtra tuo deſiderio fulgeat, quæ ſe carnis maceratione caſtigat. Per Dominum.

Feria iiij. Quat. temp. Quadrag. Aña. Sicut fuit Ionas in ventre ceti tribus diebus, & tribus noctibus, ita erit Filius hominis in corde terræ. ℣. Angelis. 335. Oratio.

PReces noſtras, quęſumus Domine, clementer exaudi: & contra cuncta nobis aduerſantia dexteram tuæ maieſtatis extende. Per Dominum.

Feria v. Aña. O mulier, magna eſt fides tua: fiat tibi ſicut petiſti. ℣. Angelis. 335. Oratio.

DEuotionem populi tui, quæſumus Domine, benignus intende: vt qui per abſtinentiam macerantur in corpore, per fructum boni operis reficiantur in mente. Per Dominum.

Feria ſexta, Quatuor Temporum Quadrag. Aña. Qui me ſanum fecit, ille mihi præcepit: Tolle grabatum tuũ, & ambula in pace. ℣. Angelis. 335. Oratio.

ESto Domine propitius plebi tuæ: & quã tibi facis eſſe deuotam, benigno refoue miſeratus auxilio. Per.

Sabbato Quat. temp. Quadrag. Aña. Viſionem quam vidi-

viſtis, nemini dixeritis, donec à mortuis reſurgat Filius hominis. ℣. Angelis. 335. Oratio.

POpulum tuum, quæſumus Domine, propitius reſpice: atque ab eo flagella tuæ iracundiæ clementer auerte. Per Dominum.

Dominica ij. in Quadr. Antiphona. Viſionem quam vidiſtis, nemini dixeritis, donec à mortuis reſurgat Filius hominis. ℣. Angelis. 335. Oratio.

DEus, qui conſpicis omni nos virtute deſtitui: interius exteriuſque cuſtodi, vt ab omnibus aduerſitatibus muniamur in corpore, & à prauis cogitationibus mundemur in mente. Per Dominum.

Feria ij. Antiphona. Qui me miſit, mecum eſt, & non reliquit me ſolum: quia quæ placita ſũt ei, facio ſemper. ℣. Angelis. 335. Oratio.

PRæſta quæſumus omnipotens Deus: vt familia tua, quæ ſe affligendo carnem, ab alimentis abſtinet: ſectando iuſtitiam, à culpa ieiunet. Per Dominum.

Feria iij. Aña. Omnes autem vos fratres eſtis: & patrem nolite vocare vobis ſuper terram: vnus eſt enim Pater veſter, qui in cęlis eſt: nec vocemini magiſtri, quia magiſter veſter vnus eſt Chriſtus. ℣. Angelis ſuis. 335. Oratio.

PErfice, quæſumus Domine, benignus in nobis obſeruantiæ ſanctę ſubſidiũ: vt quæ te auctore, facienda cognouimus, te operante, impleamus. Per Dominũ.

Feria iiij. Antiphona. Tradetur enim Gentibus, ad illudendum, & flagellandum, & crucifigendum.
℣. Angelis ſuis. 335. Oratio.

POpulum tuum, quæſumus Domine, propitius reſpice, & quos ab eſcis carnalibus præcipis abſtinere,

à noxijs quoque vitijs cessare concede. Per Dominum.

Feria v. Antiphona. Diues ille guttam aquæ petijt, qui micas panis Lazaro negauit. ℣. Angelis.335. Oratio.

PRæsta nobis quæsumus Domine, auxilium gratiæ tuæ: vt ieiunijs & orationibus conuenienter intenti, liberemur ab hostibus mentis, & corporis. Per Dominū.

Feria vj. Antiphona. Quærentes eum tenere, timuerunt turbam, quia sicut Prophetam eum habebant. ℣. Angelis suis.335. Oratio.

DA quæsumus omnipotens Deus: vt sacro nos purificante ieiunio, sinceris mentibus ad sancta ventura facias peruenire. Per Dominum.

Sabbato, Antiphona. Dixit autē pater ad seruos suos: Cito proferte stolam primam, & induite illum, & date annulum in manu eius, & calceamenta in pedibus eius. ℣. Angelis suis.335. Oratio.

DA, quæsumus Domine, nostris effectum ieiunijs salutarem: vt castigatio carnis assumpta, ad nostrarum vegetationem transeat animarum. Per Dominum.

Dñica iij. in Quadr. Aña. Extollens vocē quędā mulier de turba, dixit: Beatus venter, qui te portauit, & vbera, quæ suxisti. At Iesus ait illi: Quinimmo beati qui audiūt verbum Dei, & custodiunt illud. ℣. Angelis.335. Oratio.

QVæsumus omnipotens Deus, vota humilium respice: atque ad defensionem nostram, dexteram tuæ maiestatis extende. Per Dominum.

Feria ij. Antiphona Iesus autem transiēs, per medium illorum ibat. ℣. Angelis suis.335. Oratio.

COrdibus nostris, quæsumus Domine, gratiam tuā benignus infunde: vt sicut ab escis, carnalibus

abstinemus: ita sensus quoque nostros à noxijs retrahamus excessibus. Per Dominum.

Feria iij. Antiphona. Vbi duo, vel tres congregati fuerint in nomine meo, in medio eorum sum, dicit Dominus. ℣. Angelis suis.335. Oratio.

EXaudi nos omnipotens, & misericors Deus: & cōtinentiæ salutaris propitius nobis dona concede. Per.

Feria iiij. Antiphona. Non lotis manibus manducare, non coinquinat hominem. ℣. Angelis.335. Oratio.

PRęsta nobis, quęsumus Domine, vt salutaribus ieiunijs eruditi: à noxijs quoque vitijs abstinentes, propitiationem tuam facilius impetremus. Per Dominum.

Feria v. Aña. Omnes qui habebant infirmos, ducebāt illos ad Iesum, & sanabantur. ℣. Angelis.335. Oratio.

MAgnificet te Domine sanctorum tuorum Cosmæ, & Damiani beata solemnitas: qua & illis gloriam sempiternam, & opem nos ineffabili prouidentia contulisti. Per Dominum.

Feria vj. Aña. Dñe, vt video, Propheta es tu: patres nostri in monte hoc adorauerunt. ℣. Angelis.335. Oratio.

IEiunia nostra, quæsumus Domine, benigno fauore prosequere: vt sicut ab alimentis abstinemus in corpore: ita à vitijs ieiunemus in mente. Per Dominum.

Sabbato, Antiphona. Nemo te condemnauit mulier? nemo Domine: nec ego te condemnabo: iam amplius noli peccare. ℣. Angelis.335. Oratio.

PRæsta quæsumus omnipotens Deus: vt qui se affligendo carnem, ab alimentis abstinent: sectando iustitiam à culpa ieiunent. Per Dominum.

Dominica iiij. in Quadrag. Antiphona. Subijt ergo in

montem Iesus, & ibi sedebat cum discipulis suis.
℣. Angelis suis. 335. Oratio.
COncede quæsumus omnipotens Deus: vt qui ex merito nostræ actionis affligimur, tuæ gratiæ consolatione respiremus. Per Dominum.

Feria ij. Aña. Soluite templum hoc, dicit Dominus; & post triduum reædificabo illud: hoc autem dicebat de templo corporis sui. ℣. Angelis suis. 335. Oratio.
PRæsta quæsumus omnipotens Deus: vt obseruationes sacras annua deuotione recolentes, & corpore tibi placeamus & mente. Per Dominum.

Feria iij. Antiphona. Nemo in eum misit manum: quia nondum venerat hora eius. ℣. Angelis. 335. Oratio.
SAcræ nobis, quæsumus Domine, obseruationis ieiunia, & piæ conuersationis augmentum, & tuæ propitiationis continuum præstent auxilium. Per Dñm.

Feria iv. Antiphona. Ille homo, qui dicitur Iesus, lutum fecit ex sputo, & liniuit oculos meos, & modo video.
℣. Angelis. 335. Oratio.
DEus, qui & iustis præmia meritorum, & peccatoribus per ieiunium veniam præbes: miserere supplicibus tuis: vt reatus nostri confessio indulgentiam valeat percipere delictorum. Per Dominum.

Feria v. Aña. Propheta magnus surrexit in nobis, & quia Deus visitauit plebē suam. ℣. Angelis. 335. Oratio.
PRæsta quæsumus omnipotens Deus: vt quos ieiunia votiua castigant, ipsa quoque deuotio sancta lætificet: vt terrenis affectibus mitigatis, facilius cælestia capiamus. Per Dominum.

Feria vj. Aña. Domine, si fuisses hic, Lazarus non esset

mortuus: ecce iam fętet quatriduanus in monumento.
℣. Angelis. 335. Oratio.
DEus, qui ineffabilibus mundum renouas sacramētis: præsta quęsumus, vt Ecclesia tua & ęternis proficiat institutis, & tēporalib⁹ nō destituatur auxilijs. Per.

Sabbato, Antiphona. Ego sum, qui testimonium perhibeo de me ipso: & testimonium perhibet de me, qui misit me Pater. ℣. Angelis. 335. Oratio.
FIat Domine quæsumus, per gratiam tuam fructuosus nostræ deuotionis affectus: quia tunc nobis proderunt suscepta ieiunia, si tuæ sint placita pietati. Per.

Dominica de Passione, Antiphona. Abraham pater vester exultauit, vt videret diem meum: vidit, & gauisus est. ℣. Eripe me Domine ab homine malo.
℞. A viro iniquo eripe me. Oratio.
QVæsumus omnipotens Deus, familiam tuam propitius respice: vt te largiente, regatur in corpore: & te seruante, custodiatur in mente. Per Dominum.

Feria ij. Antiphona. Si quis sitit, veniat ad me, & bibat: & de ventre eius fluent aquæ viuæ, dicit Dominus.
℣. Eripe me. 341. Oratio.
SAnctifica, quæsumus Domine, nostra ieiunia: & cunctarum nobis indulgentiam propitius largire culparum. Per Dominum.

Feria iij. Aña. Vos ascendite ad diem festum hunc: ego autem non ascendam, quia tempus meum nondum aduenit. ℣. Eripe. 341. Oratio.
NOstra tibi, Domine quæsumus, sint accepta ieiunia, quæ nos & expiando, gratia tua dignos efficiant, & ad remedia perducant æterna. Per Dominum.

Feria iiij. Antiphona. Multa bona opera operatus sum vobis: propter quod opus vultis me occidere?
℣. Eripe me. 341. Oratio.
SAnctificato hoc ieiunio, Deus tuorum corda fideliũ miserator illustra: & quibus deuotionis præstas affectum, præbe supplicantibus pium benignus auditũ. Per.
Feria v. Antiphona. Desiderio desideraui hoc Pascha manducare vobiscum, antequam patiar.
℣. Eripe me Domine. 341. Oratio.
PRæsta quæsumus omnipotens Deus: vt dignitas cõditionis humanę per immoderantiam sauciata, medicinalis parsimoniæ studio reformetur. Per Dominũ.
Feria vj. Aña. Principes sacerdotum consiliũ fecerunt, vt Iesum occiderent: dicebant autem: Non in die festo, ne forte tumultus fieret in populo. ℣. Eripe. 341. Oratio.
COrdibus nostris, quæsumus Domine, gratiam tuã benignus infunde: vt peccata nostra castigatione voluntaria cohibẽtes, temporaliter potius maceremur, quàm supplicijs deputemur æternis. Per Dominum.
Sabbato, Antiphona. Pater iustè, mundus te non cognouit: ego autem noui te, quia tu me misisti.
℣. Eripe me. 341. Oratio.
PRoficiat, quæsumus Domine, plebs tibi dicata, piæ deuotionis affectu: vt sacris actionibus erudita quãto maiestati tuæ fit gratior, tanto donis potioribus augeatur. Per Dominum.
Dominica in Palmis, Antiphona. Scriptum est enim: Percutiam pastorem, & dispergentur oues gregis: postquam autem resurrexero, præcedam vos in Galilæam: ibi me videbitis, dicit Dominus. ℣. Eripe me. 341.

Oratio.
OMnipotens sempiterne Deus, qui humano generi, ad imitãdum humilitatis exemplum Saluatorem nostrum carnem sumere, & crucem subire fecisti: concede propitius: vt & patientiæ ipsius habere documenta, & resurrectionis consortia mereamur. Per eumdem.
Feria ij. Antiphona. Non haberes in me potestatem, nisi desuper tibi datum fuisset. ℣. Eripe 341. Oratio.
DA quæsumus omnipotens Deus: vt qui in tot aduersis ex nostra infirmitate deficimus: intercedente vnigeniti Filij tui passione respiremus. Qui.
Feria iij. Aña. Potestatem habeo ponẽdi animam meã, & iterum sumendi eam. ℣. Eripe. 341. Oratio.
OMnipotens sempiterne Deus, da nobis ita Dominicæ passionis sacramenta peragere: vt indulgentiam percipere mereamur. Per eumdem.
Feria iiij. Antiphona. Ancilla dixit Petro: Verè tu ex illis es: nam & loquela tua manifestum te facit.
℣. Eripe me Domine. 341. Oratio.
PRæsta quæsumus omnipotens Deus: vt qui nostris excessibus incessanter affligimur: per vnigeniti Filij tui passionem liberemur. Qui tecum.
Feria v. in Cœna Domini. Aña. Cœnantibus autem illis, accepit Iesus panem, & benedixit, ac fregit, deditque discipulis suis. ℣. Christus factus est pro nobis obediens.
℟. Vsque ad mortem. Oratio.
REspice, quæsumus Domine, super hanc familiam tuam, pro qua Dominus noster Iesus Christus non dubitauit manibus tradi nocẽtium, & crucis subire tormentum. Qui tecum viuit, &c.

Feria vj. in Parasceue, Aña. Cum accepisset acetum, dixit: Consummatum est: & inclinato capite emisit spiritum. ℣. Christus factus est pro nobis obediens vsque ad mortem. ℟. Mortem autem crucis.

Oratio. Respice quæsumus Domine. vt suprà.

Sabbato, Aña. Mulieres sedentes ad monumẽtum lamentabãtur, flentes Dñm. ℣. Christus factus est pro nobis obediens vsque ad mortẽ, mortẽ autẽ crucis. ℟. Propter quod & Deus exaltauit illũ, & dedit illi nomẽ, quod est super omne nomen. Oratio. Respice. vt suprà.

Dominica Resurrectionis, Aña. Et respicientes viderunt reuolutũ lapidem: erat quippe magnus valde, allel.

Deinde pro ℣. dicitur. Hæc dies, quam fecit Dominus: exultemus, & lætemur in ea. Oratio.

Deus, qui hodierna die per vnigenitum tuum æternitatis nobis aditum deuicta morte reserasti: vota nostra, quę præueniendo aspiras, etiam adiuuando prosequere. Per eumdem.

Feria ij. Antiphona. Qui sunt hi sermones, quos confertis ad inuicem ambulantes, & estis tristes? alleluia.

Deinde ℣. Hæc dies. vt suprà. Oratio.

Deus, qui solemnitate Paschali, mundo remedia contulisti: populum tuum, quæsumus, cælesti dono prosequere: vt perfectam libertatem consequi mereatur, & ad vitam proficiat sempiternam. Per Dominũ.

Feria iij. Aña. Videte manus meas, & pedes meos, quia ipse sum, allel. allel. Deinde ℣. Hæc dies. vt sup. Oratio.

Deus, qui Ecclesiam tuam nouo semper fętu multiplicas: concede famulis tuis, vt sacramentum viuendo teneant, quod fide perceperunt. Per Dominum.

Feria iiij. Aña. Dixit Iesus discipulis suis: Afferte de piscibus, quos prendidistis nunc. Ascendit autem Simon Petrus, & traxit rete in terrã plenũ magnis piscibus, allel.

Deinde ℣. Hæc dies. 344. Oratio.

Deus, qui nos resurrectionis Dominicæ annua solemnitate lætificas: concede propitius: vt per temporalia festa, quæ agimus, peruenire ad gaudia æterna mereamur. Per eumdem.

Feria v. Antiphona. Tulerunt Dominum meum, & nescio vbi posuerunt eum, si tu sustulisti eum, dicito mihi, alleluia: & ego eum tollam, alleluia.

Deinde ℣. Hæc dies. 344. Oratio.

Deus, qui diuersitate gentium in confessione tui nominis adunasti: da, vt renatis fonte baptismatis vna sit fides mentium, & pietas actionum. Per Dominum.

Feria vj. Aña. Data est mihi omnis potestas in cælo, & in terra, allel. Deinde ℣. Hæc dies. 344. Oratio.

Omnipotens sempiterne Deus, qui paschale sacramentum in reconciliationis humanæ fędere contulisti: da mentibus nostris, vt quod professione celebramus, imitemur effectu. Per Dominum.

Sabbato in Albis, Antiphona. Currebant duo simul, & ille alius discipulus præcucurrit citius Petro, & venit prior ad monumentum, alleluia.

Deinde ℣ Hæc dies. 344. Oratio.

Concede quæsumus omnipotens Deus: vt qui festa paschalia venerando egimus: per hæc contingere ad gaudia æterna mereamur. Per Dominum.

Dominica in Albis, Aña. Post dies octo ianuis clausis ingressus Dominus, dixit eis: Pax vobis, alleluia, allel.

℣. Mane nobiſcum Domine, alleluia. ℟. Quoniam adueſperaſcit, alleluia. Oratio.

PRæſta quæſumus, omnipotens Deus, vt qui Paſchalia feſta peregimus: hæc, te largiente, moribus, & vita teneamus. Per Dominum.

Dominica ij. poſt Paſcha, Antiphona. Ego ſum paſtor bonus, qui paſco oues meas, & pro ouibus meis pono animam meam, alleluia.

℣. Mane. vt ſuprà. 346. Oratio.

DEus, qui in Filij tui humilitate iacentem mundum erexiſti: fidelibus tuis perpetuam cõcede lætitiam: vt quos perpetuæ mortis eripuiſti caſibus, gaudijs facias perfrui ſempiternis. Per eumdem.

Dominica iij. poſt Paſcha, Aña. Amen dico vobis, quia plorabitis, & flebitis vos: mundus autem gaudebit, vos verò contriſtabimini: ſed triſtitia veſtra vertetur in gaudium, alleluia. ℣. Mane nobiſcum. 346. Oratio

DEus, qui errantibus, vt in viam poſſint redire iuſtitiæ, veritatis tuæ lumen oſtendis: da cunctis qui Chriſtiana profeſſione cenſentur, & illa reſpuere, quæ huic inimica ſunt nomini, & ea, quę sũt apta ſectari. Per.

Dominica iiij. poſt Paſcha, Antiphona. Vado ad eum, qui miſit me: ſed quia hæc locutus ſum vobis, triſtitia impleuit cor veſtrum, alleluia.

℣. Mane nobiſcum. 346. Oratio.

DEus, qui fidelium mentes vnius efficis voluntatis: da populis tuis id amare quod præcipis, id deſiderare quod promittis: vt inter mundanas varietates ibi noſtra fixa ſint corda, vbi vera ſunt gaudia. Per Dñm.

Dominica v. poſt Paſcha, Antiphona. Petite, & accipie-

tis,

tis, vt gaudium veſtrum ſit plenũ: ipſe enim Pater amat vos, quia vos me amaſtis, & credidiſtis, alleluia.

℣. Mane nobiſcum. 346. Oratio.

DEus, à quo bona cuncta procedunt: largire ſupplicibus tuis: vt cogitemus, te inſpirante, quæ recta ſunt, & te gubernante, eadem faciamus. Per Dominum.

Feria ij. in Rogationibus, Antiphona. Petite, & accipietis: quærite, & inuenietis: pulſate, & aperietur vobis, alleluia. ℣. Mane nobiſcum. 346. Oratio.

PRæſta quæſumus omnipotens Deus, vt qui in afflictione noſtra de tua pietate confidimus: contra aduerſa omnia, tua ſemper protectione, muniamur. Per.

Feria iij. in Rogat. Antiphona. Exiui à Patre, & veni in mundum: iterum relinquo mundum, & vado ad Patrem, alleluia. ℣. Mane nobiſcum. 346. Oratio. Deus, à quo bona. vt in Dominica præcedenti.

Feria iiij. in Rogat. Aña. Pater venit hora, clarifica Filium tuum claritate, quam habui, priuſquam mundus eſſet apud te, alleluia. ℣. Mane nobiſcum. 346. Oratio. Deus, à quo. vt in Dominica præcedenti.

In Aſcenſione Domini, Antiphona. O Rex gloriæ, Domine virtutum, qui triumphator hodie ſuper omnes cęlos aſcendiſti, ne derelinquas nos orphanos: ſed mitte promiſsũ Patris in nos, Spiritum veritatis, allel. ℣. Dominus in cælo, allel. ℟. Parauit ſedem ſuam, all. Oratio.

COncede quæſumus omnipotens Deus: vt qui hodierna die vnigenitum tuum Redemptorem noſtrum ad cælos aſcendiſſe credimus: ipſi quoque mente in cæleſtibus habitemus. Per eumdem.

Dominica infra oct. Aſcenſ. Aña. Hæc locutus ſum

vo-

vobis,vt cum venerit hora eorum, reminiſcamini, quia ego dixi vobis,allel. ℣. Dominus in. vt ſuprà. Oratio.

OMnipotens ſempiterne Deus, fac nos tibi ſemper & deuotam gerere voluntatem, & maieſtati tuæ ſincero corde ſeruire. Per Dominum.

In feſto Pentec. Aña. Hodie cõpleti ſunt dies Pentecoſtes,alleluia: hodie Spiritus ſanctus in igne diſcipulis apparuit,& tribuit eis chariſmatum dona,miſit eos in vniuerſum mundum prędicare,& teſtificari:qui crediderit, & baptizatus fuerit,ſaluus erit, allel. ℣. Loquebãtur varijs linguis Apoſtoli,allel. ℟. Magnalia Dei,all. Oratio.

DEus, qui hodierna die corda fidelium ſancti Spiritus illuſtratione docuiſti: da nobis in eodem Spiritu recta ſapere,& de eius ſemper conſolatione gaudere. Per Dominum. In vnitate.

Feria ij. Antiphona. Si quis diligit me, ſermonem meũ ſeruabit: & Pater meus diliget eum, & ad eum veniemus,& manſionem apud eum faciemus, alleluia.

℣. Loquebantur. vt ſuprà. Oratio.

DEus,qui Apoſtolis tuis ſanctũ dediſti Spiritum: cõcede plebi tuæ piæ petitionis effectũ: vt quibus dediſti fidem,largiaris & pacem. Per Dñm. In vnitate.

Feria iij. Antiphona. Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis: non quomodo mundus dat ego do vobis,allel. ℣. Loquebantur varijs. vt ſuprà. Oratio.

ADſit nobis,quæſumus Domine,virtus Spiritus ſancti: quæ corda noſtra: clementer expurget, & ab omnibus tueatur aduerſis. Per Dominum noſtrum. In vnitate.

Feria iiij. Quatuor temp. poſt Pentec. Aña. Ego ſum pa-

nis viuus,qui de cælo deſcendi: ſi quis manducauerit ex hoc pane, viuet in æternum: & panis, quem ego dabo, caro mea eſt pro mundi vita, alleluia.

℣. Loquebantur. 348. Oratio.

MEntes noſtras,quęſumus Domine, Paraclitus,qui à te procedit,illuminet: & inducat in omnem,ſicut tuus promiſit Filius, veritatem: Qui tecum viuit.

Feria v. Aña. Spiritus,qui à Patre procedit,alleluia: ille me clarificabit, alleluia,alleluia. ℣. Loquebantur. 348.

Oratio. Deus,qui hodierna die. vt ſupra. 348.

Feria vj. Quat.temp. poſt Pent. Aña. Paraclitus autem Spiritus ſanctus,quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia, & ſuggeret vobis omnia, quæcumque dixero vobis,allel. ℣. Loquebantur. 348. Oratio.

DA quęſumus, Eccleſię tuæ miſericors Deus,vt ſancto Spiritu congregata,hoſtili nullatenus incurſione turbetur. Per Dominum. In vnitate.

Sabbato Quatuor temp.poſt Pentec. Antiphona. Caritas Dei diffuſa eſt in cordibus noſtris, per inhabitantem Spiritum eius in nobis, alleluia.

℣. Loquebantur. 348. Oratio.

MEntibus noſtris,quæſumus Domine Spiritum ſãctum benignus infunde: cuius & ſapientia cõditi ſumus,& prouidẽtia gubernamur. Per Dñm. In vnitate.

In feſto SS. Trinitatis, Antiphona. Te Deum Patrem ingenitum,te Filium vnigenitum, te Spiritum ſanctum Paraclitum, ſanctam & indiuiduam Trinitatem, toto corde,& ore cõfitemur, laudamus, atque benedicimus: tibi gloria in ſæcula. ℣. Benedictus es Domine in firmamento cæli. ℟. Et laudabilis, & glorioſus in ſæcula.

Oratio.

OMnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis in confessione veræ fidei æternæ Trinitatis gloriam agnoscere, & in potentia maiestatis adorare Vnitatem: quęsumus, vt eiusdem fidei firmitate, ab omnibus semper muniamur aduersis. Per Dominum.

Eodem fit commemor. primæ Dominicæ post Pentecost. Antiphona. Nolite iudicare, vt non iudicemini: in quo enim iudicio iudicaueritis, iudicabimini, dicit Dominus. ℣. Dirigatur Domine oratio mea. ℟. Sicut incensum in conspectu tuo. Oratio.

DEus in te sperantiũ fortitudo, adesto propitius inuocationibus nostris: & quia sine te nihil potest mortalis infirmitas, præsta auxilium gratiæ tuæ: vt in exequendis mandatis tuis, & voluntate tibi, & actione placeamus. Per Dominum.

In festo Corporis Christi, Aña. O sacrum conuiuiũ, in quo Christus sumitur: recolitur memoria passionis eius: mens impletur gratia: & futuræ gloriæ nobis pignus datur, allel. ℣. Panem de cælo præstitisti eis, allel. ℟. Omne delectamentum in se habentem, alleluia. Oratio.

DEus, qui nobis sub Sacramento mirabili, passionis tuæ memoriam reliquisti: tribue quęsumus, ita nos corporis, & sãguinis tui sacra mysteria venerari: vt redẽptionis tuæ fructũ in nobis iugiter sentiamus. Qui viuis.

Dñica infra Oct. Corporis Christi, quæ est ij. post Pent. Aña. Exi cito in plateas, & vicos ciuitatis: & pauperes, ac debiles, cæcos, & claudos compelle intrare, vt impleatur domus mea, alleluia. ℣. Cibauit illos ex adipe frumenti, alleluia. ℟. Et de petra melle saturauit eos, alleluia.

Oratio.

SAncti nominis tui Domine timorem pariter & amorem fac nos habere perpetuum, quia nunquam tua gubernatione destituis, quos in soliditate tuæ dilectionis instituis. Per Dominum.

Dominica iij. post Pent. Aña. Quę mulier habẽs drachmas decẽ, & si perdiderit drachmam vnã, nonne accendit lucernam, & euertit domum, & quærit diligenter, donec inueniat? ℣. Dirigatur. 350. Oratio.

PRotector in te sperantium Deus, sine quo nihil est validum, nihil sanctum: multiplica super nos misericordiam tuam: vt te rectore, te duce, sic transeamus per bona temporalia, vt non amittamus æterna. Per Dñm.

Dominica iiij. post Pent. Aña. Pręceptor, per totam noctem laborantes, nihil cœpimus, in verbo autem tuo laxabo rete. ℣. Dirigatur. 350. Oratio.

DA nobis, quæsumus Domine, vt & mundi cursus pacificè nobis tuo ordine dirigatur: & Ecclesia tua tranquilla deuotione lætetur. Per Dominum.

Dominica v. post Pent. Aña. Si offers munus tuum ad altare, & recordatus fueris, quia frater tuus habet aliquid aduersus te, relinque ibi munus tuum ante altare, & vade prius reconciliari fratri tuo: & tunc veniens, offeres munus tuum, alleluia. ℣ Dirigatur. 350. Oratio.

DEus, qui diligẽtibus te bona inuisibilia præparasti: infunde cordibus nostris tui amoris affectum: vt te in omnibus, & super omnia diligentes, promissiones tuas, quæ omne desiderium superant, consequamur. Per Dominum.

Dominica vj. Pentec. Aña. Misereor super turbam,

quia ecce iá triduo ſuſtinent me, nec habent quod manducent: & ſi dimiſero eos ieiunios, deficient in via, allel. ℣. Dirigatur. 350. Oratio.

DEus virtutum, cuius eſt totum, quod eſt optimú: inſere pectoribus noſtris amoré tui nominis, & præſta in nobis religionis augmétum: vt quæ ſunt bona, nutrias: ac pietatis ſtudio, quæ ſunt nutrita, cuſtodias. Per.

Dominica vij. poſt Pent. Aña. Non poteſt arbor bona fructus malos facere, nec arbor mala fructus bonos facere: omnis arbor, quæ non facit fructum bonú, excidetur, & in igné mittetur, allel. ℣. Dirigatur. 350. Oratio.

DEus, cuius prouidentia in ſui diſpoſitione non fallitur: te ſupplices exoramus: vt noxia cuncta ſubmoueas, & omnia nobis pro futura concedas. Per Dñm.

Dominica viij. poſt Pentec. Antiphona. Quid faciam, quia Dominus meus aufert à me villicationem? fodere non valeo, mendicare erubeſco: ſcio quid faciam, vt cum amotus fuero à villicatione, recipiant me in domos ſuas. ℣. Dirigatur. 350. Oratio.

LArgire nobis, quæſumus Domine, ſemper ſpiritum cogitandi quæ recta ſunt, propitius & agendi: vt qui ſine te eſſe non poſſumus, ſecundum te viuere valeamus. Per Dominum.

Dominica ix. poſt Pent. Aña. Scriptum eſt enim: Quia domus mea domus orationis eſt cúctis gentibus: vos autem feciſtis eam ſpeluncam latronum: & erat quotidie docens in templo. ℣. Dirigatur. 350. Oratio.

PAteant aures miſericordiæ tuæ Domine precibus ſupplicantium: & vt petentibus deſiderata cócedas: fac eos, quæ tibi ſunt placita, poſtulare. Per Dominum.

Do-

Dñica x. poſt Pentec. Aña. Deſcendit hic iuſtificatus in domú ſuam ab illo: quia omnis qui ſe exaltat, humiliabitur, & qui ſe humiliat, exaltabitur. ℣. Dirigatur. 350.

Oratio.

DEus, qui omnipotentiam tuam parcédo maximè, & miſerando manifeſtas: multiplica ſuper nos miſericordiam tuam: vt ad tua promiſſa currentes, cæleſtium bonorum facias eſſe conſortes. Per Dominum.

Dom. xj poſt Pent. Aña. Bene omnia fecit, & ſurdos fecit audire, & mutos loqui. ℣. Dirigatur Dñe. 350. Oro.

OMnipotens ſempiterne Deus, qui abundátia pietatis tuæ, & merita ſupplicum excedis & vota: effunde ſuper nos miſericordiá tuá: vt dimittas quæ conſcientia metuit, & adijcias, quod oratio non præſumit. Per.

Dom. xij. poſt Pentec. Aña. Homo quidá deſcendebat ab Ieruſalem in Iericho, & incidit in latrones, qui etiam deſpoliauerunt eum, & plagis impoſitis abierunt, ſemiuiuo relicto. ℣. Dirigatur Domine. 350. Oratio.

OMnipotens, & miſericors Deus, de cuius munere venit, vt tibi à fidelibus tuis dignè, & laudabiliter ſeruiatur: tribue quæſumus nobis: vt ad promiſſiones tuas ſine offenſione curramus. Per Dominum.

Dñica xiij. poſt Pentec. Antiphona. Vnus auté ex illis, vt vidit, quod múdatus eſt, regreſſus cú magna voce magnificans Deum, alleluia. ℣. Dirigatur. 350. Oratio.

OMnipotens ſempiterne Deus, da nobis fidei, ſpei, & charitatis augmentum: & vt mereamur aſſequi quod promittis, fac nos amare, quod præcipis. Per Dñm.

Dñica xiiij. poſt Pent. Aña. Quærite primùm regnum Dei, & iuſtitiam eius, & hæc omnia adijciétur vobis, all.

 ℣. Di-

℣. Dirigatur. 350. Oratio.

CVstodi Domine, quęsumus Ecclesiam tuam propitiatione perpetua, & quia sine te labitur humana mortalitas: tuis semper auxilijs, & abstrahatur à noxijs, & ad salutaria dirigatur. Per Dominum.

Feria iiij. Quatuor temporum Septembris, Aña. Hoc genus dæmoniorum in nullo potest exire; nisi in oratione, & ieiunio. ℣. Dirigatur. 350. Oratio.

MIsericordiæ tuæ remedijs, quæsumus Domine, fragilitas nostra subsistat: vt quæ sua conditione atteritur, tua clementia reparetur. Per Dominum.

Feria vj. Quatuor temporum Septembris, Aña. Mulier, quæ erat in ciuitate peccatrix, stans retro secus pedes Domini, lacrymis cæpit rigare pedes eius, & capillis capitis sui tergebat, & osculabatur pedes eius, & vnguento vngebat. ℣. Dirigatur. 350. Oratio.

PRæsta quæsumus omnipotens Deus: vt obseruationes sacras annua deuotione recolentes: & corpore tibi placeamus, & mente. Per Dominum.

Sabbato Quatuor temporum Septembris, Aña. Illuminare Domine ijs, qui in tenebris sedent, & dirige pedes nostros in viam pacis Deus Israel.

℣. Dirigatur. 350. Oratio.

OMnipotens sempiterne Deus, qui per continentiam salutarem corporibus mederis, & mentibus: maiestatem tuam supplices exoramus: vt pia ieiunantium deprecatione placatus, & præsentia nobis subsidia tribuas, & futura. Per Dominum.

Dñica xv. post Pent. Aña. Propheta magnus surrexit in nobis, & quia Deus visitauit plebẽ suã. ℣. Dirigatur. 350.

Oratio.

ECclesiam tuam Domine, miseratio continuata mũdet, & muniat: & quia sine te non potest salua consistere, tuo semper munere gubernetur. Per Dominum.

Dñica xvj. post Pent. Aña. Cum vocatus fueris ad nuptias, recumbe in nouissimo loco; vt dicat tibi, qui te inuitauit: Amice ascende superius: & erit tibi gloria coram simul discumbentibus, allel. ℣. Dirigatur. 350. Oratio.

TVa nos, quæsumus Domine, gratia semper, & præueniat, & sequatur, ac bonis operibus iugiter præstet esse intentos. Per Dominum.

Dominica xvij. post Pent. Aña. Quid vobis videtur de Christo? cuius filius est? Dicunt ei omnes: Dauid. Dicit eis Iesus: Quomodo Dauid in spiritu vocat eum Dominum, dicens: Dixit Dominus Domino meo, Sede à dextris meis? ℣. Dirigatur. 350. Oratio.

DA quæsumus Domine, populo tuo diabolica vitare contagia: & te solum Deum pura mente sectari. Per Dominum.

Dominica xviij. post Pent. Antiphona. Tulit ergo paralyticus lectum suum, in quo iacebat, magnificans Deum, & omnis plebs, vt vidit, dedit laudem Deo.

℣. Dirigatur. 350. Oratio.

DIrigat corda nostra, quęsumus Domine, tuæ miserationis operatio, quia tibi sine te placere non possumus. Per Dominum.

Dominica xix. post Pent. Aña. Intrauit autem Rex, vt videret discumbentes: & vidit ibi hominem non vestitũ veste nuptiali, & ait illi: Amice, quomodo huc intrasti, non habens vestem nuptialem? ℣. Dirigatur. 350.

Oratio.

OMnipotens, & misericors Deus, vniuersa nobis aduersantia propitiatus exclude: vt mente, & corpore pariter expediti, quæ tua sunt, liberis mentibus exequamur. Per Dominum.

Dñica xx. post Pent. Aña. Cognouit autẽ pater, quia illa hora erat, in qua dixit Iesus: Filius tuus viuit: & credidit ipse, & domus eius tota. ℣. Dirigatur. 350. Oratio.

LArgire, quęsumus Domine, fidelibus tuis indulgentiam placatus & pacem: vt pariter ab omnibus mundentur offensis, & secura tibi mente deseruiant. Per.

Dominica xxj. post Pentec. Aña. Serue nequam, omne debitum dimisi tibi, quoniam rogasti me: nonnè ergo oportuit & te misereri cõserui tui, sicut & ego tui misertus sum? allel. ℣. Dirigatur Domine. 350. Oratio.

FAmiliam tuam, quæsumus Domine, continua pietate custodi: vt à cunctis aduersitatibus te protegente sit libera, & in bonis actibus tuo nomini sit deuota. Per.

Dominica xxij. post Pentec. Antiphona. Reddite ergo quæ sunt Cęsaris, Cæsari, & quæ sunt Dei, Deo, alleluia. ℣. Dirigatur. 350. Oratio.

DEus refugium nostrum, & virtus: adesto pijs Ecclesiæ tuæ precibus auctor ipse pietatis, & præsta, vt quod fideliter petimus, efficaciter consequamur. Per.

Nota, quod Dominicæ post Pentec. sunt ad minimum vigintitres, ad summum vigintiocto: quibus assignãtur xxiv. Orationes tantum: quare cum fuerint Dominicæ vigintitres dicatur vigesimatertia Oratio cum sua Antiphona in antecedenti propinquiori Feria: & vigesimaquarta Oratio in vigẽsimatertia Dominica.

Si verò Dominicæ fuerint xxv. in Dominica xxiiij. dicitur Oratio Dominicæ vj. post Epiphaniam, & in Dominica vigesimaquinta Oratio vigesimæquartæ.

Si fuerint xxvj. in Dñica xxiiij. dicitur Oratio Dñicę v. post Epiph. in Dominica xxv. Oratio Dominicæ vj. & in Dominica vigesimasexta Oratio vigesimæquartæ.

Si fuerint xxvij. in Dominica xxiiij. dicitur Oratio Dominicæ iiij. post Epiphaniam in xxv. Oratio Dominicæ quintæ: in xxvj. Oratio Dominicæ sextæ: & in Dominica vigesimaseptima Oratio vigesimæquartæ.

Si fuerint xxviij. in Dominica xxiiij. dicitur Oratio Dominicæ tertiæ post Epiphan. in xxv. Oratio Dominicæ quartæ: in xxvj. Oratio Dominicæ quintæ: in xxvij. Oratio Dominicæ vj. & in Dominica vigesimaoctaua, Oratio xxiiij.

Dñica xxiij. post Pentec. Aña. At Iesus conuersus, & videns eam, dixit: Confide filia, fides tua te saluam fecit, alleluia. ℣. Dirigatur. 350. Oratio.

ABsolue, quæsumus Domine, tuorum delicta populorum: vt à peccatorum nexibus, quæ pro nostra fragilitate contraximus, tua benignitate liberemur. Per Dominum.

Dominica xxiv. & vltima post Pent. Aña. Amen dico vobis, quia non præteribit generatio hæc, donec omnia fiant: cælum, & terra transibunt, verba autem mea non transibunt, dicit Dominus. ℣. Dirigatur. 350. Oratio.

EXcita, quęsumus Domine, tuorum fidelium voluntates: vt diuini operis fructum propensius exequentes, pietatis tuæ remedia maiora percipiant. Per Dominum nostrum.